MASTER
NEGATIVE
NO. 92-81153-1

MICROFILMED 1993

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the
"Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from
Columbia University Library

COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States - Title 17, United States Code - concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or other reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

ILIAS LATINA

TITLE:

ITALICI ILIAS LATINA; EDITIT, PRAEFATUS ...

PLACE:

PARIS

DATE:

1885

Master Negative #

92-81153-1

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

87H75
IE85

Ilias Latina. 1885.
~~Homerus Latinus~~.


Italici Ilias Latina edidit, praefatus est, apparatu critico et indice locuplete instruxit Fridericus Plessis. Paris, Hachette, 1885.
li, 98 p. 22½ cm.


151275

Restrictions on Use:

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35mm REDUCTION RATIO: 11x
IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) IB IIB
DATE FILMED: 3-16-93 INITIALS BE
FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOODBRIDGE, CT






AIIM


Association for Information and Image Management


1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910


301/587-8202











MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.

87H75 IE85

Columbia University
in the City of New York

LIBRARY



IN LUMINE TUO VIDEBIMUS LUMEN
SIGILLUM COLLEGII COLUMBIAE NOVI EBORACI

286 Col.

ITALICI

ILIAS LATINA

EDIDIT, PRAEFATUS EST,
APPARATU CRITICO ET INDICE LOCUPLETE
INSTRUXIT

FRIDERICUS PLESSIS

PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET C[ie]
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

1885

ITALICI

ILIAS LATINA

Col C Jan 5

COULOMMIERS. — TYP. P. BRODARD ET GALLOIS.

ITALICI

ILIAS LATINA

EDIDIT, PRAEFATUS EST,
APPARATU CRITICO ET INDICE LOCUPLETE
INSTRUXIT

FRIDERICUS PLESSIS

PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

1885

23-54456

87H75
IE85

PATRIS CARISSIMI

PIIS MANIBUS

SACRUM

DE ITALICI

ILIADE LATINA

PROOEMIUM

Quid in hoc libello spectaverim, paucis verbis monebo.

Exstat Ilias hexametris latinis contracta, cui falsus saepe inscribitur titulus *Homerus latinus* vel *Pindarus Thebanus*, medio quod dicitur aevo in scholis praelecta, nunc etiam haud raro a viris doctis laudata, sive rei metricae ergo, sive quoniam inter tot Homeri translationes latinas haec una invidiam temporis integra evicit.

Id quidem ex ἀκροστιχίοις duobus, quibus Epitoma initium et finem capit, certe conficitur poetam nomine Italicum fuisse. Nec minus constat e re metrica et grammatica, nec non e versibus 899-902, 236, 483, carmen primo post Christum natum saeculo, Nerone nondum mortuo, conscriptum esse. Quae vero cum non ita dudum proposita sint, neque ex omni parte feliciter adhuc tractata, de iis haud alienum duxi ita rursus inquirere ut quod rectum esse videbatur, recta quoque via aperiatur et spem eludat confutationis, sintque in promptu varia opinionum commenta ac rationes quibus adducti viri doctissimi tantos in errores olim inciderint.

Italicum nostrum, qui non idem, mea sententia, ac Silius Punicorum scriptor, sed grammaticus fuit non

alioqui notus, ingenii dotibus sane parum valuisse, neque tamen omni judicii elegantia orbatum esse cum plerisque consentio. Ut melius intellegas quem inter Romanos qui carmina Homerica latine reddiderint locum ille obtinuerit, in secundae partis priore capite quid antea in ea re temptatum sit, breviter commemorandum esse ac judicandum existimavi. In ipso autem Italici libro nos diutius commorari decebat : de finibus carminis, de Vergiliana Ovidianaque imitatione, de erroribus et vitiis, de ratione quam noster contrahendo secutus sit, de consilio quod sibi proposuerit, invenies et quae ab aliis jam instituta sunt et quae ipse, Italici familiaritate usus, repperi. Cum autem Iliadem latinam ad usum scholarum conditam esse fere omnes et omnia fateantur, equidem quid a nobis, aequum ferentibus judicium, exspectari debeat, recte definire conatus sum : scilicet opus Italici qualecumque prorsus contemnendum esse nego, quia perpetua orationis et metri sinceritate, passim venustate quadam et munditiis enitet, neque ea in ludis parvi pretii habenda sunt.

Ceterum, si carmen revolves, tu, lector doctissime, quid sentiendum sit videbis; judicii haec sunt tui potius quam mei. Itaque, postquam in tertia parte de libris aut manu scriptis aut impressis et de falsa quae est Pindarus inscriptione disserui, textum tibi dedi, diligentissime prout res ferebat emendatum. Integram tredecim codicum varietatem, excerptas e tribus aliis ineditas lectiones, plenioris messis non data facultate, sedulo notavi. In locis aperte corruptis quaedam meo Marte scribere ausus sum. Denique indicem adjeci locupletem qui totam carminis materiam cogit quoque perlustrato quibus in rebus ab Homero Italicus recessit statim deprehendere potes.

Antequam rem aggrediar, non possum quin meritas gratias agam viris doctis qui mihi varia auxilia et benevolentiae quasi stimulos adhibuerunt : clarissimo professori E. Benoist, qui parandi hujus libelli auctor mihi suasorque exstitit et cujus disciplina me fruitum esse glorior; Ludovico Havet, cujus ingenium et diligentia quantum et quam egregie me juverint e multis cum disputationis tum apparatus critici locis ita constat ut, opellam meam si quid novi commendet, illi imprimis tribuendum sit; Paulo Thomas Gandavensi et Ludovico Duvau qui, cum maximis occupationibus essent implicati, sibi tamen eam provinciam amicissime susceperunt ut mihi subsidiorum criticorum copiam facerent. Itaque illos omnes multum mihi profuisse pio ac laeto animo profiteor.

PARS PRIMA

CAPUT I

QUO NOMINE NOSTER FUERIT

Παραστιχίδας duas, ex quibus, codicum lectione paululum immutata, *Italicus* nomen et verbum *scripsit* elucerent, alteram in carminis nostri initio (v. 1-8), alteram in fine (v. 1063-1070) Franciscus Buecheler princeps animadvertit. Aemilius Baehrens secutus est qui, cum anno 1881 carmen ederet, nomen Italici, veterum recentiorumque ausus deserere vestigia, libello inscribere non dubitavit.

Quid sit de nomine, vir doctus optime judicavit; qua ratione παραστιχίδες ambae efficiantur, minus recte. Scilicet a me impetrare nullo pacto potui ut, Baehrensio duce, *Ut primum* v. 7 reciperem, verbaque *Ex quo*, quae, libris manu scriptis tradita, incipiente versu legimus, e textu eicerem; nimis repugnat versus 6 Homericae Iliadis :

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε.

At mihi laboranti et jam in incerto (perperam, ut mox videbis) habenti Italicumne illum, fortasse nil nisi nomen et umbram, sequi pergerem an aliam viam meditarer, succurrit acutissimum Haveti ingenium. Cum enim versum 7, ab Ermenrico in epistula ad Grimoldum quem ad modum

laudatur, verbum *Protulerunt* incipit, Lud. Havet glossam hic latere statim deprehendit vocemque censuit in duas distinguendam esse, *pro* videlicet et *tulerunt* : quae, ad verbum quoddam, re unum sonans, sed insolitum minusve frequentatum aut saltem quod tale librario semidocto videretur, explanandum in veteris exemplaris margine adscritae, inde in textum pro genuina lectione irruperint. Quidnam autem evanuerit dum Lud. Havet quaerit, aliud una vitium in fine versus reperit, id quod est *pugnas*, vulgo traditum, nihil nisi commentum esse veramque e voce *turmas*, apud eundem Ermenricum reperta, lectionem pendere. Sic *Volverunt* — *turbas* feliciter vir doctissimus conjecit, ut verius dicam reposuit. Unde fit ITALICVS.

Neque minus in altero ἀκροστιχίῳ restituendo, quo carmen clauditur, Haveti sollertia profuit. Difficultatem movebat versus 1065 : quem in codicibus ab littera Q incipientem, cum propter παραστιχίδα R desideretur, mendo laborare haud imprudenter pro certo habebis. Cave autem, voce *remis* a fine usque in initium trajecta, Baehrensii remedio assentiaris. Ubi ego primum, nisus lectione codicis Santeniani *Vltima*, dum poetae mecum reputabam properantem cursum, *Raptim* conjeceram, Lud. Havet aequo Jove scribendum *Raris* satius duxit. Tenemus nunc verbum SCRIPSIT.

Postquam Lud. Havet versus 7 et 1065 tam enucleate emendaverit, carmen nostrum ab Italico quodam conditum esse nemo, opinor, nisi inexspectatis iisque tutissimis fretus subsidiis, possit infitiari. Itaque ne Hertzio quidem morem geremus qui in versu septimo incipiente voces *Ex quo* retinet nonumque ita deformat ut, verbis *Quis deus hos* verbo *ira* praeposito, littera I prima constet, inde *Italice Sili* παραστιχίς expromatur opusque Silio Italico dicatum, non ab Italico scriptum habeas. Sed obstat, ut alia mittam, παραστιχίς posterior *scripsit*, quae casum nominativum in priore requirit, non vocativum.

CAPUT II

QUO TEMPORE EPITOMAM SCRIPSERIT

Quod si de tempore nunc anquiramus quo Iliadem suam noster confecerit, jam primum minime probandum est quod e versiculis quibusdam codici Santeniano subjectis eruere contendit Henricus Weytingh [1]. Hi versus sunt :

> Pindarus hunc secum trans pontum uexit Homerum ;
> Sed argumentum dedit esse poeta latinum.

Quae male latina ac vere claudicantia cum Weytingh notavisset iisdemque auctoritatem et significationem majorem aequo tribuisset, Josephi Iscani, monachi Angli qui saeculo undecimo vel duodecimo Exoniae florebat librosque de bello Trojano sex composuerat, nostrum, Pindarum nomine, « si non aequalem at gentilem fuisse » vir doctus, haud hercle divinitus, excogitavit. Contra Pindarum nomen, cujus de origine vide infra p. III, c. 2, quando quidem nostrum appellandum esse Italicum extra omnem dubitationis aleam posuimus, niti supervacaneum est : liceat nobis de aetate cui Weytingh carmen assignavit pauca disserere.

1. Incerti auctoris (vulgo Pindari Thebani) epitome Iliadis homericae, e recensione et cum notis Theodori van Kooten, edidit, praefatus est suasque animadversiones adjecit Henricus Weytingh. Lugduni Batavorum et Amstelaedami, 1809; in praefatione, p. XII.

Miror hominem non illitteratum tali ratiuncula opus in quo nihil inest quod ab antiquitate alienum arguat poetam, ab antiquitate abjudicare voluisse, omninoque hic assentior Luciano Mueller[1], versiculos illos censenti fluctibus potius qui Dyrrachio separant Brundusium allusisse quam mari quod inter Dubras et Caletum spumescit. Ut omittam alia quibus refellitur Weytingh, Homeri carmina medio quod vocatur aevo cognita esse vir doctus inepte sane putabat. Adde huc in epistula, circa annum 850 scripta, versum septimum carminis nostri ab Ermenrico Ellwangeniensi laudatum esse.

Ceterum, cum Weytingh ea quae conjecit non quasi ex tripode adferat, sed paucis verbis et modestissime, neque ab ullo postea, quod sciam, probatus sit, illum diutius impugnare non mihi in animo est.

Neque majorem vim habet, quamvis non admodum absurdum videatur, id quod semel atque iterum, nunc Pentadii nomine, nunc Avieni projecto, J. Christianus Wernsdorf demonstrare conatus est, Iliadis Epitomam latinam quarto post Chr. natum ineunti saeculo vel tertio exeunti adscribendam esse[2]. Quam falsa ac perversa sit haec sententia, e re metrica satis constat, neque fefellit Lucianum Mueller, hominem lynceis in arte metrica oculis praeditum, cui multum debent latini fere omnes poetae, noster, ut infra videbimus, plurimum.

Itaque, ut de elisione primum quaeramus, haec notanda sunt.

Cum quisque poetarum maxime providerit ne vel in gravi syllaba iambica vox elidatur, invenimus Italicum hanc normam fideliter servasse, Avienum contra sexies in carmine, quod *Descriptio orbis terrae* vel *Periegesis* inscribitur, neglexisse. Dimitte, si placet, versus 394, 693, 1232, in quibus excusationem habent iambica quae in pyrrichia omni tempore convertere licuit; dimitte versum 1389, in quo apocope potius quam synaloephe (*manust*) exoriri videtur : restant utique versus 550 (*humo et*) et 1380 (*jugi exstantis*).

Vide nunc in *Ora maritima* : 3, *capi ut valeret;* 20, *tuo esse;* 465, *diu incolis;* 625, *stili immorantis.*

Sed etiam creticum in brevi elisum, a quo synaloephes genere Avienum videmus non abstinuisse, ut apud optimum quemque poetam in hexametris dactylicis[1], ita apud nostrum nusquam reperitur. Immo erravit Lucianus Mueller[2] cum diceret Avienum creticorum elisione pede primo et quinto semel vel bis tantum usum esse : quater enim in Periegesi creticam vocem *insulae* poeta elidere non veritus est (v. 624, 712, 734, 803).

Dein, in fine hexametri, Italicus polysyllabam vocem, et graecum quidem propriumque nomen (750, *Iphidamanta*) semel tantum collocavit; monosyllabam haud encliticam, praecedente plus quam monosyllaba, nullam admisit. Quod longe secus est apud Avienum. Vide in Periegesi : 4, *omne animantum;* 9, *Oceanumque;* 19, *insinuat vis;* 90, *porrigiturque;* 104, *principiumque;* 311, *Italidum vi;* 318, *erigiturque;* 391, *tellure agitantes;* 723, *sedes animarum;* 863, *pubem populorum;* 1255, *degunt regionum.* Mitto versum 574 quia in graecum nomen cadit : *degunt Erymanthum.*

Jam, ut ad alia transeamus, cum in vocabulis in *o* exeuntibus, iambicis quibusdam cum nonnullis creticis ac paucissimis aliis exceptis, poetae Augusto aequales ultimam syllabam non corripiant idque pariter ab Italici consuetudine sit alienum, Avienus contra Pentadiusque, more

1. *Ueber den Auszug aus der Ilias den sogenannten Pindarus Thebanus*, von Lucian Mueller, Berlin, 1857; in praefatione, p. VII.
2. Wernsdorf, *Poet. lat. min.*, t. IV, pars 2, p. 549 sqq.; t. III, p. 260 sqq.

1. Praeter Horatium, in Satiris.
2. *De re metrica*, p. 286.

aetatis qua vixerunt, ab hac correptione non satis abhorrent. Invenies enim apud Avienum in Periegesi : 263, *ergo solum;* 299, *ergo modi;* 358, *ergo tibi;* 954, *virgo locans.* Neque praetermittamus quae, quamvis sint iambica, parum placent, 176, *draco;* 1047, *dato.* Adde illud Pentadii notum *Sentio, fugit hiems.*

Praeterea, Avieni saeculo aut circa, qua tempestate litterae latinae jandiu ad occasum vergebant, in nominibus graecis syllabas breves producere, longas corripere interdum licentius ausi sunt poetae [1]. Quod vitium non vitaverunt, cum Avieno, Ausonius, Prudentius, Sidonius Apollinaris, alii. Nihil autem simile in Iliadis Epitoma nostra occurrit; nullus error offendit. At vide apud Avienum, in Periegesi : 129, *Pachyni;* 569, *Triphylis;* 635, *Pachynus;* 662, 663, *Corcyra* (ter in duobus his versibus falsa quantitate nomen usurpavit poeta); 693, *Abydus.* Adde haec in Ora maritima : 43, *Hellanicus;* 421, *Libyphoenices.* Quibus in nominibus cunctis correpta adhibetur paenultima; in his autem, producta : in Periegesi, 679, *Salamis;* 1013 (fortasse quidem locus a librariis corruptus est) *Cragus.*

Wernsdorf igitur id quod cavendum erat non cavisse satis perspicue videtur : perscrutari videlicet omnia Italici circa artem metricam placita non necesse erat; verum enim vero, si tantummodo quaestionem vir doctus leviter attigisset, se nimio indulsisse ingenio statim vidisset, nec quarto saeculo carmen tribuisset. Itaque, Wernsdorfiana sententia rejecta, aliam rationem quaeramus.

Quod si apud Italicum atque apud elegantissimum quemque primi post Chr. n. saeculi eadem reperitur artis me-

1. Cf. LUCIAN. MUELLER, *De re metrica*, p. 356 sq. — Vide etiam, in Ausonii editione, quam nuper Monumentis Germaniae historicis CAROLUS SCHENKL inseruit, indicem grammaticae elocutionis et rei metricae, ubi invenies Darios, Stymphalidas, Sicaniae, Citheron, Clytemestra (*sic*), Peliaden, Phidiae, Syracusi, Acyndinos, Diogenes, Dryadia, falsa quantitate notata. — Nec non apud Prudentium reperiuntur, corrupta quantitate, Chelidoni, Asclepiades, Socratem, Euripidis, etc.

tricae sinceritas, reliquum est ut inquiramus an forte quicquam ab illius aetatis sermone insuetum in carmine nostro Iliaco displiceat. Si nihil ejus modi incidit, quid obstat quominus primo saeculo Epitomam assignemus? Principe Lachmanno [1] istam viam monstrante, feliciter progressus est Lucianus Mueller [2]; quorum auctoritatem nuperrime etiam sua auctoritate communivit Aemilius Baehrens [3].

Equidem, postquam pro viribus diligenter indagavi quas voces noster adhibuerit, quem in ordinem redegerit, quibus modis conjunxerit, illis doctissimis viris non vereor assentiri. Verbum quidem *rimare*, quod redoleat vetus quoddam atque ab optima latini sermonis aetate insuetum, Bernhardyio [4] suspicionis aliquid movisse videtur. Sic enim versum 456 legimus :

Undique rimabant inimico corpora ferro.

Cum autem verbum deponens *rimari* Vergilius, Ovidius, alii postea usurparent, figura quae est *rimare* apud antiquiores obtinet. Vide haec Pacuvii, v. 71, p. 85, O. Ribb., ed. alt., ap. Non., 382, 7 :

Cum incultos pervestigans rimarem sinus.

v. 203, p. 101, O. Ribb., ap. Non., 382, 8 :

Aut stagnorum umidorum rimarem loca.

Adde incerti tragici poetae hunc versum, quem codex Festi ut sequitur exhibet (O. Ribb., v. 83, p. 246) :

Et ego ibo ut latebras ruspans rimeram aptimas,

1. *Klein. Schrift.*, II, 161.
2. *Ueber den Ausz. der Ilias*, in praefatione.
3. BAEHRENS, *Poet. lat. min.*, t. III, praefat., p. 3. — Cf. MAURICII HAUPTII *Opuscula*, t. II, p. 163.
4. *Grundriss der roem. liter.*, editio quinta, p. 523 (§ 84, n. 394).

ubi *rimer maritimas*, Scaligero auctore, a Ribbeckio receptum est; Lucianus autem Mueller *rimer optimas* vel *rimem aptissimas*, nescio an melius, conjecit.

Exinde verbum *rimare* quod ceteroquin inter latina Priscianus recensebat [1], apud quosdam saeculi quarti et quinti scriptores rursus exstat, cum jam deterior esset litterarum romanarum condicio : nam Julius Valerius *rimabam* scripsit, nec non Sidonius Apollinaris in septimi libri epistula secunda [2] *rimatis* participio ita usus est ut passive id accipiendum sit.

At vero, si Lachmannum audire volumus [3], poeta melioris aetatis unus quidem invenitur qui formae ejusdem subministret exemplum : scilicet apud Phaedrum in III, 10, 49, neque cum Dresslero *limasset* scribendum, neque Bentlejo auctore *rimatus*, sed *rimasset* potissimum doctissimus vir contendit. Lachmannum, inquies, mihi praebes, non Phaedrum. Non ego infitior : etsi Lachmannum feliciter hoc emendavisse cum Luciano Mueller pace tua arbitror. Phaedri tamen auctoritatem, quippe in re incertam, si placet, reice : non inde prorsus sequitur ut a primo post Chr. n. saeculo Iliadis Epitomam nos abjudicare liceat. Non tanti est verbum unicum quo praeterea, ut supra vidimus, usi sunt quondam scriptores haud ignobiles. Quid? cum Homeri carmina a primis rei publicae temporibus legerentur, tractarentur, latine redderentur, cur non versum, ab aliquo vetere poeta Iliadis interprete conscriptum, Italicus, si non ex toto, saltem ex parte in usum suum hoc loco convertisset? Equidem eo vehementius suspicor Italicum hic ab antiquiore interprete verbum *rimabant* adscivisse quod, lingua latina jam tum a pristino nitore paulum recedente, prisca verbi *rimare* species, ab aurea aetate, ut videtur,

1. Priscianus, Hertz, vol. I, p. 396, 20.
2. Haec epistula septima est libri secundi in Eugenii Baret editione, Parisiis, 1879.
3. *In Lucretium commentarius*, III, 11.

aliena, posteriores vero apud scriptores mox reditura, forsitan in loquendi consuetudinem coepisset reverti, neque propterea nostrum satis offendisset.

Itaque perlustranti carmen nostrum Homericum nullae mihi ab aetate quam diximus illud abjudicandi causae graves seriaeque apparent. Praeterea, quando quidem non solum Vergilii Ovidiique circa elocutionem et artem metricam vestigiis Italicus ingreditur, sed etiam eorundem multa, praesertim ab Aeneidis ac Metamorphoseon libris, mutuatur, non antequam praeclara illa opera jandudum in volgus elata sunt, opus suum condere potuit. Neque vero post Neronis mortem, ratione ex ipso carmine petita, si versus 899-902 respicies, conscriptam Epitomam judicabis. De Aenea, non viribus aequis Achilli occurrente, res agitur; sic pergit poeta :

Quem nisi servasset magnarum rector aquarum
Ut profugus latiis Trojam repararet in arvis
Augustumque genus claris submitteret astris,
Non pulcrae gentis nobis mansisset origo [1].

Cf. cum v. 236 :

Et sacer Aeneas, Veneris certissima proles.

Denique, cum v. 483 :

Emicat interea Veneris pulcherrima proles.

Quae dum domus Aeneae, id est Caesaris, imperium tenebat, qua ratione, quo consilio Italicus scripserit, facil-

1. Locus valde corruptus in libris manu scriptis. Equidem, in secundo versu, pro *laetis* cum Wernsdorfio recepi *latiis*, egregiam emendationem quam, viro docto ignoto debitam, praestitit Petrus Bondam (Var. lect., p. 173-174). In tertio, Wernsdorf lectioni codicum *claris*, quam retinuimus, fortasse haud perperam, *caeli* substituere ausus est. In quarto, *clarae*, non *pulcrae* quod ego conjeci, codices habent; *carae*, Kootenio duce, assumpsit Baehrens; nescio an *Italae*, e Weytinghii sententia, praeferendum sit; verum enim vero aut *claris* aut *clarae* tollendum esse minime dubito.

lime cuique intellegitur : agnoscis originem illam gentis Juliae, a Vergilio, Horatio, Propertio, Ovidio decantatam, stirpem ex diis ortam quam jactabant Augustus nepotesque. Vix autem potuit fieri ut, domo Julia cum Nerone exstincta, fabulam nullius jam momenti, immo principi ex alia atque illa quae laudabatur gente edito minime jucundam, noster diligentius memoraret.

Quae omnia si recte perspecta sunt, in illis post Chr. n. annis qui ante duodeseptuagesimum fuerunt Epitomam Iliadis latinam collocari recta jubet rerum aestimatio. Equidem, dum totius carminis habitum intueor, aut fortasse ante Tiberium mortuum, ut Lachmannus censet, aut certe priore dimidiati saeculi parte nondum exacta, illud conditum fuisse vehementer suspicor, ac Phaedro potius quam Lucano Italicum aequalem vixisse.

CAPUT III

NUM SILIUS ITALICUS?

Nunc autem Buechelero [1] et Munkio [2] jam obviam eundum est, qui carmen C. Silio Italico non sine aliqua veritatis specie vindicaverunt. Cum enim Punicorum scriptor, anno post Christum natum quinto et vicesimo natus, uno et centesimo supremum diem, ut notum est, obierit, temporum rationem iis quae supra, si bene disputatum est, introduximus, satis liquet non repugnare. Nam Silium Italicum nullo modo ante obitum Neronis versus composuisse Aemilius Baehrens non mihi prorsus persuasit. Quod ex notissimo illo Martialis epigrammate (VII, 63) vir doctus collegit :

Perpetui numquam moritura volumina Sili
  Qui legis et latia carmina digna toga,
Pierios tantum vati placuisse recessus
  Credis et Aoniae bacchica serta comae?
Sacra cothurnati non attigit ante Maronis
  Implevit magni quam Ciceronis opus.

Ex quo, si verum fateri volumus, efficitur et cogitur Silium jam magnam aevi partem in forensibus causis trans-

1. *Rheinisches Museum*, t. XXXV, p. 391.
2. MUNK UND SEYFFERT, *Gesch. der roem. Liter.*, Berlin, 1875, t. II, p. 242.

egisse antequam carminibus pangendis operam navam dare inciperet, neque inter illos, qui se ante omnia poetas esse ac Vergilii non tantum adorare sed premere etiam vestigia profitebantur, fama positum esse. Sed quem ad modum concedimus quod concedendum est, ita valde negamus veri simile esse illum ne annis quidem juvenilibus, tirocinii causa, ullos scriptitasse versiculos : praesertim cum eodem tempore neminem Romanorum, qui laudem ingenii doctrinaeque expeteret, ab hoc usu abstinuisse cunctis notum sit. Praeterea, si perspicies quid Silio circa rem metricam atque elocutionem placeat, non multum ab eo nostrum abesse reperies; neque discrepantiis quibusdam, paucis quidem ac levibus, sat probatur, quoniam multi inter poetas, quos enumerare nil attinet, temporum condicione, etiam per unius poematis libros, a se ipsi videntur dissentire.

At vero, quamvis de Silio hic cogitavisse haud omnino ineptum sit, tamen nihil neque in carmine, neque externis in rebus inesse video quod huic suspicioni quicquam addat veri similitudinis. Immo, si Epitoma Iliadis in Silii operibus reponenda sit, jure mireris quod nullum apud veteres hujusce rei testimonium reperimus. Deinceps, Italicum « nobilem Romanum et beatum hominem fuisse, qui carmen illud animi otiique oblectandi causa in secessu ruris sui composuerit », quod Wernsdorfio, de Avieno cogitanti, placuit quodque apte in Silium quoque quadraret, minime equidem censeo. Quam sententiam ut amplectar tantum abest ut Italicus ille, qui carmen Homericum contraxit, ludi quidam magister, fortasse humilis et pauper, mihi fuisse videatur (cf. p. II, c. 2). Silium igitur missum faciamus [1].

1. Hoc libro jam fere absoluto, in meas manus venit professoris DOERING disputatio, Argentorati a. 1884 edita, cui titulus est *Ueber den Homerus latinus*. Punicorum scriptori Iliadem latinam adscribendam esse vir doctus contendit, multa ille doctrina et ingenio, argumentis autem infirmis, ut mihi videtur, usus. Postquam alios ac Silium Italicos exstitisse confessus est, ad Silium statim recurrit. Sed quam rem gravissimam adfert, rei metricae et orationis quandam

Ceterum, cum nullum de nostro indicium per invidiam temporis innotuerit, cavendum est ne nos inutilia fingamus neve obliviscamur quae nuper in Naevianis Lucianus Mueller bene recantabat : Est etiam quaedam virtus nesciendi.

similitudinem, ne illam quidem satis valere arbitror, cum poetis romanis numquam religio fuerit quominus aliena verba, immo alienos versus, si non integros, saltem bona ex parte repetitos, sibi sumerent. Ceterum plura inania Doering excitavit; quid refert, quaeso, Epitomae scriptorem his verbis uti : « Vulgus ruit undique », Silium illis : « ruit undique vulgus »? Epit. script. : « Gentibus Argolicis », Silium : « Argolicis populis »? Epit. script. : « petunt.. jocunda.. dona quietis », Silium : « haurire sinebant Dona soporiferae noctis »? (vide Doer., op. cit., p. 39 sqq.).

PARS II

CAPUT I

DE ILLIS QUI APUD ROMANOS USQUE AD NOSTRUM HOMERI CARMINA LATINE REDDIDERUNT

Jam nunc videndum sit quae apud Romanos usque ad Italicum studia Homerica viguerint ut quid Epitoma valeat rectius aestimemus. Cum autem duo doctissimi viri, Car. Phil. Euler[1], Herm. Walther[2] in libellis perutilis doctrinae plenis fere omnia ad rem pertinentia luculenter jam disputaverint, brevius eodem munere nos defungi licet remque amplissimam adumbraturos tantum incedere. Neglegemus poetas qui ex Homerico fonte sententiarum quantamvis partem petierunt versusque Homeri, vel subtilius redditos, in rem suam passim converterunt; qui cum paene innumeri sint (omnes fere, ut ita dicam, comicis exceptis), tam immensum spatiis aequor conficere non nobis in animo est. Sed in eos scriptores, quicumque opus Homeri latine interpretatus est, sive totum carmen, aut integrum ut Odysseam Andronicus, aut contractum ut

1. *De antiquiorum Romanorum studiis Homericis*, Berolini, 1854.
2. *De scriptorum Romanorum usque ad Vergilium studiis Homericis*, Vratislaviae, 1867.

Iliadem noster, sive singulos versus sicut M. Tullium notum est fecisse, reddidit, accuratius nos indagaturi sumus; neque omnia quae Walthero, Eulero, Wernsdorfio, aliis in hac re placuerunt, ea rectissima esse semper judicabimus.

Primus serie temporis enumeratur Livius Andronicus qui, semi Graecus a Suetonio appellatus [1], re vera Graecus et gente fuit et ingenio videtur fuisse. Odysseam versu Saturnio integram reddidit perque longam aetatem a pueris romanis legebatur, teste Horatio Epistul. II, I, 69. Livianae Odysseae fragmenta exstant pauca et mutila : qui liber quod injuria temporis fere ex toto periit, id nescio tamne luctuosum nobis existimandum sit quam Clavelio videtur [2]; molestum tamen; etenim, quamvis viro doctissimo non totus assentiar qui laudibus, hercle, amplissimis Andronicum extulit, haud tamen recte judicare opinor rigidos illos censores qui e frustulis, apud grammaticos propter aliquod glossema relatis, Livianum proposito laudabile opus non dubitant condemnare [3]. Quam autem malivolam de Andronico sententiam tulerit Flaccus, cum in illum, in versibus epistulae supra laudatae, mansuetis verbis ironia vel urbanitate usus sit, parum in re curo, eadem adductus ratione ac Victorius Clavel, cujus verba liceat hic proferre : « Saepe fit ut opinionem verbis augeant hominum litteratorum factiones; et Flaccus ipse, vir acutissimi judicii, non sine studio esse videtur in illo certamine inter vetustiores-recentioresque disputato [4]. » Gravior quidem judex incedit M. Tullius, romanis veteribus poetis magis, ut notum est, delectatus quam in quem alienae erga Andro-

1. SUETON., *De grammaticis*, 1.
2. VICTORIUS CLAVEL, *De M. T. Cicerone Graecorum interprete*. Parisiis, 1868, p. 8 sq.
3. Livianam interpretationem gravibus vitiis laborare haud ego infitior; Andronicus in aliquot locis Homeri verba ne intellexisse quidem monuit Mommsen (*Hist. rom.*, ab. Alex. transl., t. IV, p. 193, not.).
4. VICTORIUS CLAVEL, *op. citat.*, p. 8, not. 3.

nicum mentis suspicio obiciatur; sic autem ille locutus est in Bruto, XVIII, 71 : « Odyssia latina est sic tamquam opus aliquod Daedali, et Livianae fabulae non satis dignae quae iterum legantur. » Attamen perlegenti fragmenta Odysseae latinae mihi ortum est nescio quid dissimilis opinionis; inveni quaedam diligenter ad verbum expressa, quaedam, licet subtilia minus, Homeri ingenuitate haud nimis indigna [1] :

Hom., Odyss., I, 1 :

Virum mihi, Camena, insece versutum
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον.

Hom., Odyss., VI, 142 :

Utrum genua amploctens virginem oraret
Ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην.

Hom., Odyss., XXII, 82 :

At celer hasta perrumpit pectora ferro [2]
Ἰὸν ἀποπροϊεὶς βάλλε στῆθος παρὰ μαζὸν
ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος.

Adice nunc Livium Saturnio usum esse, et quid ad hexametrum reddendum versus ille habeat incommodi reputa; adice linguae latinae asperitatem nondum emollitam fuisse; longum autem opus, novum, periculosum; atque, his omnibus perpensis, non tam in poetae infirmitatem quam in infantiam poeticae orationis, quae illi aetati propria erat, censebis culpam reiciendam esse.

In singulis quidem Livium Andronicum ab Homero non recessisse jam Hermannus Walther monuit. Ceterum quod

1. Textum profero quem rationibus metricis in libro *de Saturnio latinorum versu*, Parisiis, 1880, doctissime restituit Ludovicus Havet.
2. Vulgo traditur : *At celer hasta volans perrumpit pectora ferro*, qui fit hexameter dactylicus; non recte; locum sanavit Lud. Havet.

Niebuhrius temere asseverat, Livium Odysseam non ex toto in latinum sermonem vertisse, sed tantum contraxisse, nulla est causa cur tam infirma sententia haereamus; cf. apud Walth., p. 6 et 7. At Herm. Walther ipse erravit, cum e tribus fragmentis quibus Niebuhrius nisus vix in Odyssea quicquam tale sonans reperiri contendit, ille non viderit unum plane removendum esse; scilicet his Livianis *Nexabant multa inter se flexu nodum dubio* in Odyssea libri VIII versus 264 satis respondet. Quod jam notaverat vir clarissimus Aemilius Egger [1].

Nunc, opinor, appellandus est Cn. Matius quem Caesari aequalem Scaliger frustra contendit, antea autem floruisse Walther evicit; etenim in versibus qui exstant formae inveniuntur quas jam Varro obsoletas adnotavit [2]. Iliadem Matius heroico versu latine reddidit. Quanti aestimanda sit interpretatio non facile dixerimus; Gellius Matium doctum virum [3], virum eruditum [4] praedicat, nec displicent hexametri qui supersunt; haud tamen mihi tantum sumo ut laudibus eos extollam; ipse judicabis. Vide jam primum apud Varronem, de Ling. lat., VII, 96 :

Obsceni interpres funestique ominis auctor,

quibus verbis vix dubitat Walther quin Matius reddiderit Iliad. I, 106 :

Μάντι κακῶν, οὐ πώποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπες.

Ad XI, 4, Scaliger referebat; C. O. Mueller de I, 62 haud

1. Aem. Egger, *Latini sermonis vetustioris reliquiae selectae*, p. 119. — Ad *Odyss.* VIII, 480 Livianum versum Ludovicus Havet refert; vide *de Saturnio*, p. 428.
2. Cf. Walther., *op. citat.*, p. 42.
3. A. Gell., *Noct. att.*, VII (VI), 6, 5.
4. A. Gell., *Noct. att.*, XV, 25, 1.

feliciter cogitavit; neque rectius Euler de V, 742, vel XVII, 547.

Etiam apud Varronem, VII, 95 :

Corpora Grajorum maerebat mandier igni.

Quem versum Scaliger ad VII, 428 refert; mire, cum hoc loco de Priamo Trojanisque agatur. Satius cum I, 56 collatus est :

Κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο.

Reperimus nunc apud Gellium, Noct. att., VII (VI), 6, 5, hunc Matii versum :

Dum dat vincendi praepes Victoria palmam.

Gellius dicit : « in secundo Iliadis »; sed in hoc libro cum nil tale reperiatur, Scaliger cum Iliad. VII, 291-292 comparat, Walther cum XVI, 87. Neuter probandus est. Equidem arbitror non Gellium erravisse, sed Matium hic et aliis locis ab Homero recessisse.

Etiam apud Gellium, Noct. att., IX, 14, 14-15 : « Cn. Matius in Iliadis XXI :

Altera pars acii vitassent fluminis undas.

« Idem Matius in XIII :

An manet specii simulacrum in morte silentum. »

Prior ad Iliad. XXI, 1 sqq. veri similiter spectat; alter, si XXIII pro XIII legimus, fortasse ad XXIII, 104-105; incertum est.

Diomedes, I, 345 K : « Cn. Matius in XX Iliadis :

Ille hietans herbam moribundus detinet ore. »

Scaliger hoc ad Iliad. XXII, 403 respicere docet; sed Walther hoc Homericum illud ὀδὰξ ἑλεῖν οὖδας expressum esse suspicatur.

Priscianus, VII, p. 334 Htz : « Cn. Matius in Iliade :

celerissimus advolat Hector, »

quae verba referemus cum Walthero ad Iliad. VII 1 : ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ, potius quam cum Scaligero ad XII, 462 : ὁ δ' ἄρ ἔσθορε φαίδιμος Ἕκτωρ.

Denique vide apud Charisium, l. I, 117 K, ubi Cn. Matius, Iliad. XV, *acrum* pro *acrem* dixisse traditur.

Jam, si liceat nobis aliquid de his omnibus concludere, Iliadem integram a Cn. Matio hexametris non sine quodam nitore censebimus neque verbo ad verbum, sed potius magna cum libertate conatuque haud infelici ut numerosis versibus aures latinas permulceret.

At nunc de Ninnio Crasso rem agamus, qui videtur Furio Bibaculo aequalis fuisse Iliademque ex toto versibus hexametris fertur latine reddidisse. Tres modo exstant, duo tantum integri, unus mancus. Apud Nonium, s. v. *fite :* « Crassus, lib. XVI Iliados :

socii nunc fite viri. »

cum Iliad. V, 529 : ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε, Walther comparat. Apud Priscianum, X, p. 503 Htz : « Ninnius in Iliadis secundo :

Fecundo penetrat penitus thalamoque potitur. »

Respicit satis ad Iliad., III, 447 : ἦ ῥα, καὶ ἦρχε λέχοσδε κιών.

Ibid., IX, p. 478 : « Ninnius Crassus in XXIV Iliadis :

Nam non connivi oculos ego deinde sopore. »

Cf. Iliad. XXIV, 639 :

Ἀλλ' αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω.

Quae fragmenta aliis quidem poetis, quoniam saepissime librarii nomina Naeuii, Nonii, Ninnii, Liuii, Laeuii alia pro aliis substituerunt, temere assignata Huschke, in comment. de Annio Cimbro p. 9, Ninnio Crasso jure vindicavit. Ne igitur errorem hic recipias H. Stephani qui versum *Fecundo penetrat penitus potiturque thalamo*, in fragmentis poetarum veterum latinorum anno 1554 editis, p. 224, Naevio adscripsit, nec Scaligeri commentum qui a Laevio Iliadem Cypriam vult scriptam esse [1]. Nec non deceptus est Heyne qui, in excursu primo ad secundum Aeneidis librum (p. 387 et 391, not. 2), Naevii Cypriam Iliadem fuisse contendit [2]. Eodem errore laborat Wernsdorf [3].

Quid vero de Ninnii Crassi interpretatione sentiendum sit, vix statuere possumus; materia deest. Attamen, prout e tam paucis reliquiis licet coicere, a Walthero, qui inde Ninnii versus ad verba Homerica accurate conformatos fuisse existimat, equidem multum dissentio; neque aliter judicabit qui haec frustula cum graecis versibus sedulo contulerit.

Nunc in censum nostrum cadit M. Tullius qui, etsi Homericum carmen numquam latine totum reddidisse videtur, tamen, cum versus separatim ab aliisque rebus distinctos latine transtulerit, inter eos qui Homerum interpretati sunt locum obtinet, non inter poetas qui ex graeco aliquid alii intextum materiae in usum peculiarem converterint. Ceterum Homeri carminibus quanta Cicero

1. Cf. Weichert, *Poetar. latin. reliq.*, p. 86, 87.
2. Heyne, *Vergil.*, edit. quarta, curavit Ph. Wagner.
3. Wernsdorf, *Poet. lat. min.*, t. IV, pars 2, p. 572.

consuetudine ac familiaritate usus sit quantoque affectu animi eadem amplexus, innumeri ex ipsius operibus loci satis declarant; adeoque lectione Iliadis et Odysseae imbutus erat ut permultos versus hic et illic memoriter laudaret. Itaque minime mirum est si aliquando errore captus est : sic, de Divinatione, II, 30, 63 sq., Agamemnonem loquentem, non Ulixem, ut Homerus Iliad. II, 299, lapsu memoriae induxit; nec non erravit cum in libro, qui erat secundus de Gloria, pro Hectore Ajacem attulit [1].

Ex Iliade versus quosdam depromptos ac latine redditos apud Ciceronem septies invenimus [2]; ex Odyssea semel tantum [3]; ex hac vero, duos insuper versus a M. Tullio in latinum conversos Augustinus in Civitate Dei nobis tradidit [4]. Quos omnes utpote notissimos hic proferre mihi quidem non in animo est; in Baiteri et Kayseri editione, t. XI, p. 89 sqq. collecti, facile reperiuntur. Vide etiam egregium, jam supra laudatum, unius e nostratibus, Victorii Clavel, opus de M. Tullio Cicerone Graecorum interprete.

Jam autem si quaerimus quanam ratione Tullius Homerica verba interpretatus sit, hoc munere quadam cum libertate illum functum esse satis videmus : scilicet interdum aut duos versus in unum coegit, aut unum in duos distraxit; neque id fecit, quod Clavelium non fefellit, ex industria, sed potius rei difficultate victus. Ceterum quid ad Homeri vigorem ingeniumque exprimendum Ciceroniana valeat interpretatio, cum facultatem poeticam in summo illo oratore mediocrem, ne dicamus nullam, inesse inter viros doctos

1. Quod Gellius notavit, *Noct. att.*, XV, 6.
2. *De divin.*, II, 63 sq. (*Iliad.* II, 229-230); — *Tuscul.*, III, 63 (*Iliad.* VI, 201 sqq.); — *De gloria*, II (*Iliad.* VII, 89-91); *De divin.*, II, 82 (*Iliad.* IX, 236); — *De divin.*, I, 52 (*Iliad.* IX, 363); — *Tuscul.*, III, 18 (*Iliad.* IX, 646 sq.); — *Tuscul.*, III, 65 (*Iliad.* XIX, 226 sq.).
3. *De fin.*, V, 49 (*Odyss.*, XII, 184-191).
4. Augustin., *De civit. Dei*, V, 8 (*Odyss.*, XVIII, 136 sq.).

conveniat, ego cum Walthero, qui haec Tulliana laborem puerilem sapere existimat, non acriter contendam; paulo tamen severior, me judice, in M. Tullium censor est Walther; nam minime injucundos tales versus habeo :

O decus Argolicum, quin puppim flectis, Ulixes,
Auribus ut nostros possis agnoscere cantus!
Nam nemo haec umquam est transvectus caerula cursu
Quin prius astiterit vocum dulcedine captus;
Post, variis avido satiatus pectore Musis,
Doctior ad patrias lapsus pervenerit oras.
Nos grave certamen belli clademque tenemus
Graecia quam Trojae divino numine vexit
Omniaque e latis rerum vestigia terris.

Cf. cum Hom., Odyss., XII, 184-191 :

Δεῦρ᾽ ἄγ᾽ ἰὼν, πολύαιν᾽ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
νῆα κατάστησον, ἵνα νωϊτέρην ὄπ᾽ ἀκούσῃς.
Οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηῒ μελαίνῃ,
πρίν γ᾽ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ᾽ ἀκοῦσαι,
ἀλλ᾽ ὅγε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
Ἴδμεν γάρ τοι πάνθ᾽, ὅσ᾽ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν·
ἴδμεν δ᾽, ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.

Vides graecos octo versus totidem latinis reddi, at in Ciceronianis deesse ingenuitatem et Homericum colorem; non magnopere sensus premi; verba quaedam gratissima esse neglecta, alia parum grata addita : νηῦς μέλαινα evanuit; *dulcedo vocum* non tam dulce sonat quam ὄψ μελίγηρυς; iteratum ab Homero ἴδμεν Cicero non iteravit. Haud equidem infitior : attamen latini versus suavitatem quandam olent, neque mihi ineleganter scripti nec doctiore, quam umquam Tullius fuit, poeta indigni videntur; tuque injuria mireris vestigia tanti ducis poetam mediocrem nonnisi longo intervallo secutum esse.

Restat ut de Attio Labeone pauca disseramus. Etenim apud Persium, Satir. I, 4, legitur :

> Ne mihi Polydamas et Troiades Labeonem
> Praetulerint?

In eadem satira, v. 50 :

> non hic est Ilias Atti
> Ebria veratro?

Plura autem nos docet vetus Persii interpres qui ad versum 4 haec adnotabat : « Labeo transtulit Iliada et Odysseam verbum ex verbo, ridicule satis, quod verba potius quam sensum secutus sit. » Mox ad versum 50 : « Attius Labeo poeta indoctus fuit illorum temporum qui Iliadem Homeri versibus foedissime composuit ita ut nec ipse poeta intellexisset nisi helleboro purgaretur. » Denique in epistula, Eliae Vineti ad P. Danielem data, haec leguntur : « Labeo poeta latinus fuit, ut Fulgentius in libro etymologiarum ait, qui carmen et opus Homericum vertit in latinum et placuit non magis auditoribus quam lectoribus. Ejus versus est :

> Crudum manduces Priamum Priamique pisinnos. »

Quantulum fidei Fulgentio tribuendum sit, nemo est qui nesciat. Waltheri tamen in sententiam libens venio, scilicet cum nulla sit causa cur Fulgentium hic commenti arguamus, neque habeamus ullum veri similia coiciendi fundamentum, satius esse interpreti antiquo credere quam inania de Labeone fingere. Hunc igitur versum ridiculum malo poetae non detrahemus :

> Crudum manduces Priamum Priamique pisinnos,

quem ad Iliad. IV, 35, respicere perspicuum est :

> ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον Πριάμοιότε παῖδας [1].

Haud equidem arbitror hic eodem jure memorandos esse Pompejum Macrum quem Iliacum Naso appellavit [2] quemque ab Aemilio Macro Veronense diversum fuisse jandudum monuit Douza, Antonium Rufum [3], Camerinum [4], alios ab Ovidio laudatos [5]. Nam versus Homeri non illi interpretati sunt, at de rebus Trojanis sua et propria condiderunt poemata. Neque aliter se gessit Julius Antonius, triumviri filius, a. 744 consul, qui, ut docet Acro ad Horat. Carm. IV, 2, 33, « heroico metro Διομηδείας duodecim libros scripsit egregios. » Itaque nos, ut propositum iter pergamus, veniamus nunc ad Italicum.

1. Quid de Bergkio hic dicamus qui carmen nostrum nil nisi Attii Labeonis opus esse contendit? De hac sententia acerbe judicavit Mauritius Hauptius, *Opusc.*, t. II, p. 163; et quidem, quamquam praeter morem suum verbis non satis humanis vir doctissimus utitur, aequum de re ipsa facit judicium; quid enim, rogo, Epitomae nostrae quae libros Iliadis breviter (et quosdam brevissime) contractos affert cum opere Labeonis illius qui Iliadem et Odysseam ***ad verbum*** transtulisse nobis traditur?

2. OVID. *Ex Ponto*, IV, 16, 6 :

> *Iliacusque* Macer sidereusque Pedo.

Ibid., II, 10, 13 (MACRO) :

> Tu canis aeterno quicquid restabat Homero
> Ne careant summa Troica bella manu.

AMOR. II, 18, 1 sqq. :

> Carmen ad iratum dum tu perducis Achillen
> Primaque juratis induis arma viris,
> Nos, Macer,...

Quibus ex versibus satis constat Pompejum Macrum non eadem cecinisse quae Homerus, sed quae ante Achillem iratum fuerant, scilicet Graeciam arma et naves expedientem, Iliadis, ut ita dicam, prooemium.

3. OVID., *Ex Ponto*, IV, 16, 27.
4. *Ibid.*, 19.
5. Cf. WERNSDORF, *Poet. lat. min.*, t. IV, pars 2, p. 582 sqq.

CAPUT II

QUA RATIONE, QUO INGENIO, QUO CONSILIO SCRIPTA SIT ILIAS LATINA

Quem ad modum in singulis rebus ab Homero noster plurimum recessit, ita in eo quod ad compositionem attinet, magna usus est libertate. Videtur ille primum dubitanter ad opus accessisse, incertus utrum sibi Ilias reddenda esset integra, an summae tantum res, ceteris plane neglectis, tractandae essent. Illud quidem magis placebat, sed hoc viribus aptius. Aut enim vires saepe deficiebant, aut non satis firmas contrahendi leges Italicus sibi statuit. Ne dubites, hanc collationem oculis, quaeso, perlustra :

Liber I	in Iliade	611	versibus constat;	in epitoma	110
II	—	877	—	—	141
III	—	461	—	—	92
IV	—	544	—	—	45
V	—	909	—	—	149
VI	—	529	—	—	37
VII	—	482	—	—	75
VIII	—	565	—	—	36
IX	—	713	—	—	9
X	—	579	—	—	45
XI	—	848	—	—	17
XII	—	471	—	—	14
XIII	—	837	—	—	7

Liber XIV	in Iliade	522	versibus constat;	in epitoma	11
XV	—	746	—	—	15
XVI	—	867	—	—	31
XVII	—	761	—	—	3
XVIII	—	617	—	—	53
XIX et XX	—	927	—	—	19
XXI	—	611	—	—	20
XXII	—	515	—	—	73
XXIII	—	897	—	—	11
XXIV	—	804	—	—	56

Deinde, cum nonnulla Italicus aliter narraverit atque Homerus, cujus rei exempla mox proferemus, subnascitur ardua, quae hic silentio non praetermittenda est, quaestio, graecamne ipsam Iliadem an ex antiquis latinis translationibus unam pluresve, non ipsum Homericum opus, ante oculos habuerit. Constat ex aliis fontibus atque ex Homerico Italicum quaedam derivasse, incertum autem est utrum graecum textum omnino neglexerit an, Homerum praecipue secutus, tamen fabulas a ceteris decantatas quas meminerit in carmine suo, forsitan cum properaret interdum inscius, receperit. Ut nodum expediamus, nihil subvenit. Equidem suspicor, quantum in ea re conici potest, nostrum, multa occupatione magistrique officiis distentum, subcesivo tempore [1] carmen per partes, memoria praesertim juvante, scripsisse; et profecto, ut videbis, multo majore Latinorum, Vergilii et Ovidii imprimis, quam Graecorum consuetudine utebatur [2]. Quicquid id est, in his praecipue Italicus ab Homero recessit :

V. 78. — Homerus narrat I, 188 sqq. Achillem a

1. Cui sententiae id favet quod eadem verba saepius recurrunt : 12 implicuit, 14 implicitus; 14 natae, 21 nata; 14 flevit, 18 fletus, 22 fletibus; 31 sacras, 34 sacros, 40 sacros; 417 nati, 419 nato; 712, 714 manuque; 744 mixtis, 746 mixtus, etc.

2. Quod clarissime elucet in epithetis quae ornantia dicuntur, ad nomina virorum deorumque adjuncta; itaque eas in indice litteris crassioribus ego descripsi.

Minerva, antequam Agamemno Briseidem rapuisset, impeditum esse ne in regem gladium stringeret; noster eadem ponit post ablatam virginem.

V. 151. — Verba quae Nestori hic Italicus tribuit, ab Ulixe in graeco textu emittuntur, II, 300.

V. 372. — Democoon, Priami filius, ab Ulixe in Iliade, IV, 499, ab Agamemnone in Epitoma interficitur.

V. 461. — Italicus saxum, quod Diomedes jaciebat, id fuisse narrat quod non ferrent duodecim juvenes; multo modestius, ut Wernsdorf ait, Homerus, V, 303, de viris duobus hodierni aevi loquebatur.

V. 839. — Apud nostrum Patrocli corpus in castra refert Nestorides; Antilochus autem, Nestoris filius, in graeca Iliade, XVII, 685, tantum mortem amici Achilli nuntiat; referunt corpus Menelaus et Meriones, XVII, 717-722.

V. 855. — Si Italico creditur, Achilles, ut Patroclum ulcisceretur, a matre arma petiit; Homerus, XVIII, 73, nil tale finxit : Thetis sua sponte arma pollicetur.

V. 857. — De Aetna, Vulcani officina, in graeca Iliade nusquam agitur.

V. 1006. — Circa tumulum Patrocli, XXIV, 16, non circa Trojae muros, ut noster cecinit, Hectoris corpus tractum ab Achille Homerus refert.

Jam his praemissis, cum Hectorem circa muros tractum Aetnamque officinam Vulcani in Epitomam ex Aeneide irrupisse facile agnoscas, non dubitabis, etiamsi graeco textu Iliadem nostrum evolvisse arbitreris, quin ille Vergilium potius ducem quam Homerum sibi elegerit. Reperies comparationem Maronianam, non Homericam, in versibus 255 sqq.; neque aliter res se habet v. 396. Inde quod supra de latinis Epitomae fontibus diximus quantum confirmetur apparet; clarius etiam rem illustrant singuli versus quibus

noster Romanos poetas imitatus est, nonnumquam ad verbum expressit. Haec igitur respice.

A Vergilio principium.

58. Dixerat; exarsit subito violentia regis.
Aeneid. XI, 376. Talibus exarsit dictis violentia Turni.

96. Dixit; at illa leves caeli delapsa per oras.
(*Ab* Aeneidis XI, 595, *totus repetitus est.*)

223. Cum pater ad Priamum mittit Saturnius Irim.
Aeneid. V, 606. Irim de caelo misit Saturnia Juno.

236. Et sacer Aeneas, Veneris certissima proles.
Aeneid. VI, 322. Anchisa generate, deum certissima proles.

255. Seque velut viso perterritus angue recepit...
Aeneid. II, 379. Improvisum aspris veluti qui sentibus anguem
Pressit humi nitens...

311. Ultimus ille dies Paridis foret.
Aeneid. IX, 758. Ultimus ille dies bello gentique fuisset.

347. Te Menelae, petens.
Aeneid. V, 840. Te, Palinure, petens.

569. Terribilemque fugit galeam cristasque comantes.
Aeneid. III, 468. Et conum insignis galeae cristasque comantes...

655. .... dextraque potenti
Sustinet auratas aequato pondere lances
[Achivum.
Fataque dura Phrygum casusque expendit

Aeneid. XII, 723. Juppiter ipse duas aequato pondere lances
Sustinet, et fata imponit diversa duorum.

700. Qui secum tutae sublustri noctis in umbra.
Aeneid. IX, 372. ...sublustri noctis in umbra.

Ex Ovidio :

39. Cur o tua dextera cessat?
Metam., II, 279. Quid o tua fulmina cessant?

298. Non aliter fortes nitida de conjuge tauri...
Metam., IX, 46. Non aliter vidi fortes concurrere tauros.

316. Et secum in thalamos defert testudine cultos.
Metam., II, 737. Pars secreta domus ebore et testudine cultos
Tres habuit thalamos.

321. Vidi puduitque videre.
(*Similiter in Metam.*, XIII, 223.)

821. Nam licet ipse suis Mavors te protegat armis.
Metam., VIII, 394. Ipsa suis licet hunc Latonia protegat armis.

872. Oceanumque senem.
(Cf. *Metam.*, II, 510.)

Ex Ovidio et Vergilio Italicus haec et alia in rem suam convertit; ex Horatio Lucretiove paucissima :

111. Nox erat et toto fulgebant sidera mundo [1].
Horat., *Epod.* 15, 1 : Nox erat et caelo fulgebat luna sereno.

109. Et dapibus divi curant sua corpora largis.
Lucret., II, 31. Non magnis opibus jucunde corpora curant.

857. Excitat Aetnaeos calidis fornacibus ignes.
Lucret., VI, 681. Flamma foras vastis Aetnae fornacibus efflet.
(*Adde Aetnae carminis versum 1 :*
...ruptisque cavis fornacibus ignes.)

1. *Caelo*, quod legitur in tribus libris manu scriptis (vide Apparat. critic.), versus Horatii laudatus prima specie favet; et olim sic legeram. Sed diutius contemplanti sententia mutanda est : vir quidam doctus vocem *caelo* voci *mundo*, versus Horatiani memor, potuit substituere; pro *caelo* autem illud *mundo* huc irrupisse non veri simile est.

Vidisti satis quibus ducibus in versu et elocutione noster se gesserit, quorum in verba juraverit; nunc dicendum est qua ratione argumentum Iliadis persecutus sit, quas res explicuerit, quas aut vix attigerit aut plane omiserit. Nam, modo strigosior eorum, quae cecinit Homerus, pulcherrima nihilo curat, nec quid valeant videtur quidem sensisse; modo copiosior, vel de suo frigidi vel de aliis intempestivi aliquid addit et in molestis descriptionibus versatur.

Cum indagare coepi quas ob causas Ilias latina tantum fastidii legentibus adferat, imprimis id mihi occurrit quod mera bella Italicus narrat « pugnas et caedes, impetus et fugas » [1], nihil aut fere nihil quod ad pectus et ad intimos animi sensus pertineat. Achilles apud nostrum durus miles furit, minatur, strages facit, at humano corde nihil recogitat, nihil egregium, nihil elatum habet; nusquam de morte sua, ut saepissime in Iliade, ipse loquitur cum tristibus verbis, natura repugnante, fortiter tamen, vincente laudum immensa cupidine; nusquam in Epitoma ingenuum reperies juvenem qui, Patroclo occiso, non Patroclum modo, sua etiam arma ab hoste capta deflet. Ubi Phoenix? senem Italicus ne nominat quidem. Ceterum consilio et prudentiae in Iliade latina minimus est locus. Agamemnonem, ut Troja facilius potiretur, non Achillis aut Ajacis, sed Nestoris decem similes sibi optavisse noster aut ignorabat aut, hercle, parum intellegebat : Nestor enim ab illo rarissime inducitur, neque Ulixes gravem satis suscipit personam. Quid de mulieribus dicam? Agnoscisne in Epitoma generosam et miserandam uxorem Hectoris, cujus tamen Vergilius quoque tam vividam imaginem nostro praebebat? Libro sexto illa filium in gremio tenet; libro quarto decimo vult in rogum conjugis se inicere; nihil ultra requiramus. Hecubam ter frigidis versibus

1. Verbis utor quae Wernsdorf usurpavit v. 790 illustrando.

Italicus induxit querentem aut precantem; at Ovidii, quem totiens imitatus est, poterat de matre Hectoris loquens melius vestigia sequi. Helenam cum Priamo loquentem, Iliad. III, 161 sqq., omittit. Thetis non est ea mater quae angatur filium angi, deque ejus fato pertimescat.

Virorum igitur Italicus grammaticus arma cecinit, mores nusquam illustravit, nusquam ingenuis coloribus egregiave imitatione depinxit. Deos autem parum intexuit. Frustra quaeras Jovem ante equos Diomedis fulmen emittentem (cf. Iliad. VIII, 133), Apollinem et Minervam super fago vulturibus similes (Iliad. VII, 59), et certamina et concilia deorum. Apud Homerum saepe dii mortalium vultus induunt : sic Minerva, Laodoco similis, IV, 86; Neptunus Calchanti, XIII, 45; nihil simile apud nostrum. Somnium, quod Juppiter Agamemnoni mittit, in Iliade formam Nestoris capit, II, 20; Xanthos equus Achilli mortem vaticinatur voce humana, XIX, 404; in Epitoma de his nihil agitur.

Nunc vero cum versibus 37 sqq. Iliadis libri I conferamus Epitomae versus 32-43. Chryses filiam ademptam delamentatur. Apud Homerum senex pietatem suam breviter commemorat, deumque paucis et gravibus verbis rogat ut Atridae scelus in Graecos expiare velit; apud Italicum etiam atque etiam precatur ut pro filia poenas luat. Quae, di boni, loquendi profluentia! Epitomae liber primus non amplius centum versus et unum continet; duodecim autem usurpat haec fastidiosa precatio, nam loci communes Italicum maxime delectant.

Quae cum ita sint, perlustranti tibi Iliadem latinam non sine causa vereor ne dictio frigida, vitiosa compositio, debile Italici ingenium taedium adferat, immo ad Homerum respicienti bilem moveat [1]. Cum tot et tantis vitiis car-

1. Nisi forte in Laurentii Vallae sententiam discedis nostrumque Vergilio anteponis! (Cf. Wernsd., *Poet. lat. min.*, t. IV, pars 2, p. 547.)

men laboret, jejunum et exile saepius languescat, ineptis interdum redundet, nihil ingenuitatis Homericae, nihil Homerici sanguinis retineat, neque decem ex ordine habeat versus quales e M. Tullio supra laudati sunt, jam fere adducimus ut opus reiciamus sterile poetamque imperitum contemnamus. Sed cavendum est ne longius quam ratio postulat, nimia morositate digrediamur : nostri enim vitia excusatione consilii, quod sibi ille proponebat, defendere licet.

Scimus Graecos non minus in coloniis quam in ipsa patria carminibus Homericis primo jam quoque tempore operam navam dedisse. Id quam verum sit, ex hoc satis perspicies quod Zenodoti, Aristophanis, Aristarchi studiis vetustior fuit Massiliotica quae dicitur editio [1]. Atque adeo Graeci, qui sedes in Italia inferiore habebant, Romanos aliasque Italicas gentes a principio fabulas homericas docuerunt. Neque hujus rei tantum a bello punico secundo Livianaque orta Odyssea initium notandum est; jandiu, secundum litus Campaniae et Latii et Etruriae, urbes, insulae, promontoria ab heroum Trojanorum nominibus nomina traxerant [2]. Sed hic ab ea demum aetate, qua Romani humanis artibus sese dediderunt, initium ducamus.

Tum vero, cum magistri, e Magna Graecia orti, studia Homerica Romam primis rei publicae temporibus intulerint, certum est Iliadem et Odysseam in scholis praelectas esse pueris, nec dubium videtur quin hujus lectionis fundamentum textus graecus fuerit. Non obstat quod ait Horatius in secundi libri epistula prima, v. 69, se Odysseam Livianam adjuvante Orbilii ferula didicisse. Nam Horatium graecis litteris a puero imbutum esse nemo nega-

1. Cf. Frid. Aug. Wolf, *Prolegom. ad Homer.*, edit. sec. cum notis ineditis Imman. Bekkeri, Berol., 1876, p. 107.
2. Nuper doctus vir, J. A. Hild, in libello, quod *La légende d'Énée avant Virgile* inscribitur, rem disputavit, p. 55; — Cf. Schwelger, *Röm. Gesch.*, p. 310 sqq.; p. 325.

bit : at sine dubio, simul cum textu graeco, magister, ut sententiarum seriem verborumque acumen pueros edoceret, latina translatione uti solebat. Andronici Odyssea, quam satis veri simile est discipulorum ergo conditam esse, saepius eligebatur; sed etiam poterat magister aliquis, aliena rejecta interpretatione, ad novam et suam aggredi; poterat fabulas Homericas quo firmius eas memoria tenerent discipuli, libello latine conscripto totas breviter complecti et, quasi in tabella coactas, ante eorum oculos proponere. Ex ipso Epitomae nostrae habitu perspicuum est hanc grammatico nostro fuisse causam hexametris latinis Iliadem convertendi. Nam, cum Livianus liber in ludis paulo post Horatium videatur exolevisse, pro carmine jam veterrimo aetatemque male ferente alia ad explanandam Odysseam subministranda erant pueris auxilia; eo fere tempore, Epitoma nostra edita est locumque diu, opinor, in scholis obtinuit, fortasse donec, aequabilius dispositae, sed cum breviores tum multo etiam frigidiores, Ausonii Periochae auctoritate praevaluerunt.

Habemus igitur utile viri modesti opus in quo et orationis et rei metricae sinceritas laudanda est. Sic Homericae Iliadis summae res puerorum mentibus penitus inhaerescebant, sic opusculum pure loquendi praebebat exempla quae judicium instituerent, augerent urbanitatem, memoriam sine ullo detrimento confirmarent.

Id quod facere instituerat, Italicus haud ita male perfecit. Quid amplius postulemus? Cum aliis officiis plus operae ac studii quam carminibus expoliendis impendere ille solitus sit, non est mirandum si carmen scriptorem minus peritum arguit. Ne igitur poetam tenuis ingenii alto supercilio vituperes : at potius homini magni laboris, magistro diligentissimo qui de discipulorum commodis consuluit, non suae ipsius gloriae aut utilitati inservivit, debita praemia persolve : excultam loquendi consuetudinem secutus est,

aequalibus suis profuit, non altius scholico munere spiravit, neque umquam, credo, illi in mentem venit hoc opusculum in saecula romana victurum esse.

Posteros tamen Iliade latina usos esse veri simillimum est. Adde huc quod per medii aevi partem posteriorem carmen nostrum in ludis diligenter tractatum est illiusque rudis et inculti temporis homines quantumvis docti, nisi parvulam hanc Iliadis imaginem recepissent, Homerici carminis plane ignari vixissent.

PARS III

CAPUT I

DE LIBRIS MANU SCRIPTIS ET IMPRESSIS

Inter omnes, quot quot innotuerunt, libros manu scriptos quibus carmen nostrum traditur, Erfurtanus et Leidensis primas tenent.

E, Erfurtanus, Amplon. nr 20, quem descriptum esse Lucianus Mueller saeculo tertio vel duodecimo, Aem. Baehrens duodecimo arbitratur; membranaceus, cum paginis, passim insertis, chartaceis ubi inania scripta esse a Luciano Mueller accipimus; titulo *incipit liber homeri* ornatus; correctus ita ut, Baehrensio auctore, manus agnoscendae sint duae : prior, fortasse ipsius librarii, eadem profecto aetate, multa collato exemplari quodam bono restituit; altera saeculi fere quarti decimi, seu emendationes experta est irritas, seu quid e corruptissimis fontibus hausit, textum foede turbavit : unde *m* 1 et *m* 2 accuratius discernas necesse est.

L, Leidensis, Voss. L. O., 89, saeculo duodecimo exaratus, cujus varietatem, ut videtur, Theod. van Kooten, modo Leidensis secundi nomine, modo Arntzeniani, bis a se poni, quamvis monuisset Burmannus Secundus, non animadvertit; Epitomam nostram, post Catonis disticha Avianumque, titulo

incipit liber omeri distinctam, servat foliis 29-57; correctus est manu quae haud raro non nisi difficillime a prima dignosci potest mutavitque non pauca satis prudenter eradendo et emendando.

Ex uno exemplari fortasse gallico Erfurtanum et Leidensem fluxisse Aem. Baehrens suspicatur; ex altero germanico Monacenses, **M** (Monac., 19463, fol. 13-35) saeculo duodecimo descriptum, **N** (Monac. 19462, fol. 1-18) saeculo undecimo; ex tertio autem italico, **F** (Florent. Laurent. plut. 68, 24, fol. 55-74) saeculo quoque undecimo, et **V** (Venet. Bessar. 497, fol. 59-65), saeculo duodecimo ineunte.

Quibus Baehrens adjecit **B**, Britannicum Londoniensem, addit. 15601, fol. 102-108, saeculi tertii vel duodecimi, in versu 882 desinentem; **G**, Guelferbytanum, Extr. 301, fol. 17-29, ejusdem aetatis, in quo desunt versus 182-625; qui duo codices cum Florentino et Veneto saepe conspirant, aliquando oblitterata origine dissident.

Talibus fretus subsidiis, Aem. Baehrens textum emendatiorem constituere aggressus codices plerosque prius adhibitos nihil curavit; ne Burmannianum quidem, quem ejusdem fere probitatis esse ac Leidensem et Erfurtanum Lucianus Mueller judicavit ita ut trium librorum consensui, *c*, summam vim tribueret. Dolendum est hunc codicem, de quo nec Weytingh nec Mueller satis dixerunt, usque ad versum 644 tantum pertinere.

Quod si veras lectiones saepe liber ille exhibet, non tanti, fateor, hoc est faciendum, quia easdem jam in Erfurtano et Leidensi plerasque invenies; pauca enim, quae laudabilia sint, propria tenet. Sed non modo testimonio est sinceritatis qua duo illi enitent, alia etiam ex causa, nondum satis dicta, codex Burmannianus valet. Librarius qui eum scripsit, ubi verba lectu difficiliora in exemplari exhibebantur, non de suo quicquam deprompsit, sed potius ut exemplaris sive litteras, sive compendia subtiliter redderet totus incubuit, ac religiosissime quidem quae in oculis haberet videtur servavisse; cujus rei in apparatu critico versus 82 et 294 summos testes habebis. Itaque haec verae scripturae vestigia qualiacumque haud parvi pretii esse, immo aliquid fidei in reliquis Burmanniano vindicare non infitiaberis. Ceterum ducendus est ille inter libros qui jam familias miscuerunt : cum Monacensibus, **M** praesertim, haud raro consentit; cum Britannico, Laurentiano, Veneto communia quaedam habet. Burmannianum nos **R** signabimus.

Neque omnino spernendum Vossianum, **A**, censui. Scriptus est sane ab homine non indocto; saepius quidem genuinam lectionem mutavit (v. 79, 115, 299, 394), praesertim versu desinente (v. 3, 41, 59, 65, 151, 316, 362, 403); quaedam tamen bona aut solus aut cum paucis aliis retinuit (v. 31, 289, etc.). Neque Santenianum **S**, Virgilianum **I**, Guelferbytanum secundum **Y**, quamvis multis vitiis libri illi inquinentur, Baehrensianis (praeter **E** et **L**) multo inferiores esse equidem arbitror; probabilia quaedam mihi praestiterunt (v. 262, 310, 316, 364, etc.). Ceterum, in certas classes hi quattuor codices non coeunt, nedum quibusdam origo communis in promptu et propatulo sit [1].

Quorum tredecim librorum perpetuae varietati lectiones, adhuc ineditas, unius Bruxellensis et duorum Parisiensium, ad. v. 1-111 et 1000-1070 pertinentes, et eorundem quasdam alias in locis maxime dubiis, adjunxi :

T, Bruxellensis 2718, saeculo quinto decimo, formae quartae minoris, novem et viginti foliis Iliadem latinam servat; singulas paginas viginti vel undeviginti versus occupant; sequitur *Tragedia Reneri a Bruxella*. Titulus deest;

1. Aliquando tamen Vossianus codex (**A**) cum Monacensibus (**M N**) manifestius consentit; vide enim in Apparatu nostro ad v. 326, 387, 667, 706, 764, 770, etc. Ex Annabergensi, Leidensi primo, Helmestadiensi, postquam indagavi apparatum criticum quo Theodorus van Kooten et Lucianus Mueller suam uter editionem ornavit, quid fructus percipiendum sit parum videre fateor.

at in fine legitur : *Explicit homerus de probitate Achillis.* Rubram litteram versu incipiente librarius calamo descripsit ubi jure an injuria alium librum incipere existimavit (v. 27, 111, 130, 161, 252, etc.)[1]. Hunc codicem, de quo judicium nimis durum Aemilius Baehrens fecerat, mihi contulit Paulus Thomas, in Universitate Gandavensi historiae antiquae professor, vir doctissimus, cujus jam in me propensa benevolentia, cum Terentii Adelphis anno 1884 editis operam darem, ad exornandum commentarium meum non mediocriter profuit.

C, Parisiensis inter lat. 8413, anno 1403 exaratus, chartaceus, foliis 179-201, quibus olim volumen distinctum constabat, carmen totum habet. Post v. 1070, librarius haec sine ullo intervallo subjunxit :

(*F*° 201 *recto*)

Pindarus hunc secum trans pontum uexit Homerum
Silicet orgiuum dedit esse poeta latinum
Pindarus hunc librum fecit sectatus Homerum
Pindarus Homeri transcribens carmina greci

(*F*° 201 *verso*)

Prelia conscripsit, sed sic sua carmina dixit ÷
Deo gratias amen.
Ego marais filius (*quondam?*) magistri Iohannis
de Aliotis (*vel* -cis), scripsi hunc Homerum translatum
de greco in latinam continentem destructionem troianam
a grecis perpetratam. Die septimo mensis aprilis
miliesimo quadringensesimo tercio.

Sequuntur epitaphia duo, alterum Hectoris, alterum Achillis. Librum mihi contulit Ludovicus Duvau, cui gratissimi sensus animi hic profiteor.

1. Rubrica quoque idem librarius quaedam scripta aut interpuncta correxit : atramento glossemata nonnulla addita sunt.

D, Parisiensis inter lat. 14909, saeculo quinto decimo, partim membranaceus, partim chartaceus; Epitomam habet foliis 61-82, quibus olim volumen constabat peculiare; titulo caret; v. 1-54, spatio relicto in folio 61 usque ad tertiam partem, omisit. In fine hoc legitur : *Explicit Homeri Smirnensis uatis.* Ludovicus Duvau mihi contulit.

Discrepantiam igitur sedecim codicum in apparatu meo reperies; ex libris, etiam pravis, nonnulla ideo excerpsi quod timui ne, isto munere neglecto, magis ignaviae quam judicio viderer consuluisse, deinde quod intuenti quam lubricam omnes praeter Leidensem et Erfurtanum habeant fidem, quam multis et variis mendis foedati sint, mihi satius esse visum est adminicula qualiacumque praebere quam tollere. Sed ex tot codicibus, ne nimia mole apparatus jam gravis premeretur, utiliores modo scripturas notavi; omisi orthographicas easque omnes quae tantum ad librorum auctoritatem cognoscendam valent; quam rationem me secutum esse nemo mirabitur qui me, rerum invidia, nullum librum manu scriptum in oculis habuisse reputabit.

Quo vitiorum genere Ilias latina paulatim sit deformata, optime vidit Lucianus Mueller. Non Italorum, qui renascentium, ut dicitur, litterarum aetate nimiae conjectandi alacritati, sed etiam ingenio acutissimo et eruditissimo indulserunt, medicas manus noster passus est; quo tempore, jandiu ab Italis neglectum, vix in ludis germanicis opus Italici tractabatur. Prius autem, tertio et duodecimo saeculo, undecimo jam, librarii textum incuria, novandi libidine, mutandi licentia certatim turbaverunt; barbaries medii aevi quasi per ludibrium in Italici carmine tota grassata est. Inde illa nominum graecorum monstra quorum exempla Lucianus Mueller protulit, inde verba saepissime translata, spurii versus, antiqua ulcera quae sanari perarduum est.

Sequitur ut de nostri editionibus pauca adiciam. Quaenam fuerit princeps, obscurum est : Parmensisne, anno 1492 edita, an vetus illa Florentina in qua nullus, quantum quidem cognosci potest, annus adscriptus erat? haec sunt minimi momenti. Sed digna est quae commemoretur Laurentii Abstemii editio, Fani a. 1505 excussa, a Francisco Polyardo a. 1515 repetita; quae licet multis laboret vitiis multaque aperte falsa receperit, inter antiquas eminet, neque e Luciani Mueller sententia pro nihilo est ducenda. Lipsienses vero Basileensesque nil utile ad rem criticam contulerunt.

At J. Christianus Wernsdorf, etsi codicibus parum bonis, Guelferbytanis duobus et Helmestadiensi, subsidiis usus est manuque festinante ac levi nonnulla egit, tamen de nostro, cum emendato tum breviter illustrato, longe praeclarius quam qui ipsum antecederunt promeritus est.

Egregium Theodori van Kooten opus, variis jactatum fatis, publici juris tandem a. 1809 fecit Henricus Weytingh. Inter eos quibus nititur codices Leidensem Th. van Kooten evolvit; alios quidem minoris nulliusve pretii adhibuit, Virgilianum, Santenianum, Helmestadiensem etc.; sed complura laudabili conjectura sanavit locosque Vergilii, Ovidii et aliorum e quibus, tanquam ex fontibus, noster hausit versusque Homeri ubi maxima cum nostri versibus deprehenditur conspiratio, sedulo et cum fructu notavit. Schedis Kootenianis Henricus Weytingh quod adjecit parum est : haud tamen omnino reicere decet.

Quantum in re Lucianus Mueller profecerit, jamjam ex omnibus quae hoc libello disputavimus satis elucet : ille quidem, cum Erfurtanum Leidensi adjunxerit, fundamentum criticum verum constituit, cunctasque quae ad nostrum pertinent quaestiones manu saepius felicissima aut tractavit aut saltem attigit. Textum emendatiorem et ornatiorem dedit; de carminis aetate, vicissitudinibus, pretio

eleganter disseruit. Leviter tamen, me judice, vir doctissimus reprehendendus est quod e codicibus vel pravis vel incertis, Annabergensi, Helmestadiensi, aliis supervacaneam varietatem saepius excerpserit neque eandem intexere in apparatum non ita productum dubitaverit.

Baehrensii editionem vituperare facile est, periculosum autem, nobis praesertim qui apparatum criticum a viro doctissimo institutum bona ex parte hic reddidimus. Nimis quidem Aemilius Baehrens ad conjecturam confugit ; attamen ne graviore voce illum increpes : liceat viro eximii ingenii interdum aliquid ausum esse, liceat innumeris arduisque operibus intento interdum erravisse. Ad Italicum emendandum haud frustra, hercle, aggressus est; codices fere omnes accuratius contulit; **L** et **E** ceteris praestare confirmavit; **B**, **M**, **N**, **V** primus recensuit; nonnulla optime correxit, vide v. 137, 257, 325, 560, 627, 646, etc., plura, sive in textu, sive in notis, haud leviter respuenda conjecit.

Jam praeter illos qui carmen nostrum ediderunt, nonnulli ad textum sanandum tam ingenio quam doctrina feliciter aggressi sunt : inter quos nominari merentur Higt, Johannes Schrader, Petrus Bondam qui nominibus propriis restituendis operam multam navavit [1], Antonius de Rooy [2], J. van der Dussen [3], J.-H. Hoeufft [4], Carolus Schenkl qui Laurentianum **F** primus examinavit et diligenter contulit [5]. Quibus autem Ludovicum Havet nunc adiciendum esse nemo dubitabit qui in apparatum meum oculos conjecerit.

1. In *Variarum lectionem libris duobus*. Zutphaniae, 1759.
2. In *Spicilegiis criticis*. Dordraci, 1771.
3. *Prodromus in Pindarum Thebanum*. Campis, 1769.
4. In *Periculo critico*.
5. *Zeitschrift für die osterreichischen Gymnasien*, 1875, p. 243 sqq.

CAPUT II

DE PINDARO FALSO NOMINE

Restat ut de Pindari nomine rem agamus quod in libris quibusdam, cum impressis tum manu scriptis, ad crucem interpretum inventum est. In Vaticano Reginensi 1708, quem saeculo tertio vel quarto decimo Baehrens exaratum putat, ita inscribitur : *Incipit liber pindari translatoris homeri*, subscribiturque :

Pindarus hunc librum fecit sectatus homerum,
Grecus homerus erat, sed pindarus ipse latinus.

Nec non in Vaticano Palatino 1611, saeculi quarti decimi exeuntis, legitur in fine :

Pandarus hunc secum trans pontum uexit homerum,
Scilicet argiuum dedit esse poema latinum.

Non est dubium, ut Baehrensio recte visum est, quin *pandarus* commento librarii huc provenerit sitque reponendus e Santeniano codice *Pindarus;* cujus libri facillime, quamvis mutatam, jam agnovisti quam supra e praefatione Weytinghiana recepimus suscriptionem :

Pindarus hunc secum trans pontum uexit homerum,
Sed argumentum dedit esse poeta latinum.

In Parisiensi quoque **C** jam in versus fere similes incidimus :

Pindarus hunc secum trans pontum uexit Homerum
Silicet orgiuum dedit esse poeta latinum
Pindarus hunc librum fecit sectatus Homerum
Pindarus Homeri transcribens carmina greci.

Haec etiam, saeculo tertio decimo, Hugo Trimbergensis in « catalogo multorum auctorum », ita consignavit : « Hinc minori locus est huic Homero datus, quem *Pindarus* philosophus fertur transtulisse latinisque doctoribus in metrum convertisse. » Denique, si carmen quoddam, a Benzone, Albensi episcopo, scriptum anno 1087 aut circa, respexeris, *Pindari* nomen undecimo saeculo jam vulgatum esse compertum habebis.

In Erfurtano autem nihil nisi *incipit liber homeri* legitur; in Leidensi, *incipit liber omeri;* in Guelferbytano, *incipit homerus;* in Monacensi 19462, *de bello troyano homerus.* In codicum catalogis a saeculo nono ad undecimum compositis, *Omerus*, quod Baehrensium non praeteriit, saepius commemoratur, atque in epistula ad Grimoldum circa annum 850 scripta, Ermenricus Ellwangeniensis, laudato Epitomae nostrae versu septimo, his tantum verbis utitur : « ut apud Homerum in Iliade ». Nec magis *Pindari* nomen aut quidvis simile attulit Eberhardus Bethuniensis, nec Statii ad Thebaidem VI, 120 vetus interpres Luctatius seu Lactantius.

Pentadium autem in illo Pindaro Wernsdorf primum deprehendi jussit; deinde postquam Avienum, non jam Pentadium elegit, alio modo rem explanare temptavit. Notus est Pandarus ille, unus ex Trojanis principibus, qui

Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν [1],

1. *Iliad.* II, 826.

Menelaum fertur sagitta vulnerasse [1], mox vero a Diomede, quoniam Minerva direxerat telum, interfectus est [2] : inde semidoctum aliquem, quem ad modum Albertus Stadensis *Troili* nomen intulit historiae belli Trojani carmine elegiaco stultissime confectae, ita illum poemati nostro quod nullo insignitum titulo invenisset, *Pandari* titulum fecisse. Talia autem conicienti Wernsdorfio parum favet carminis condicio : nam levissimas in eo partes Pandarus sustinet. Quin melius aliquid ipse Wernsdorf excogitavit, cum de grammatico Alexandrino, qui, teste Suida, Ptolemaeus cognomine Pindarion dictus, varia ad Homerum pertinentia scripsit, errorem subobscurum aliquem, ab homine non indocto quidem profectum, suspicaretur. Ceterum, haud permirum sit neque incredibile si ad solam monachi cujusve libet librarii inscitiam nomen Pindari illud sit referendum.

Cum autem noster a priscis editoribus *thebanus* vocetur, nihil aliud nisi crassum perridiculumque errorem hic jacere vix necesse est ut dicamus; omnes viri docti consentiunt. Quanam ratione *thebanus* huc obrepserit, nemo profecto mirabitur qui barbariem medii quod dicitur aevi tantulum cognoscat : « Neque adeo, ut Wernsdorf ait, si carmini latino Pindari, graeci poetae, nomen impositum est, hoc magis mirum videri debet quam quod Hippocrati epistula latina attributa est ad Moecenatem scripta [3]. »

Quae in Santeniano, Vaticano Palatino, Parisiensi codicibus de Homero trans pontum vecto invenimus, qui accurate et cum sensu leget, de re, opinor, parum laborabit : e Graecia in Italiam, inter quas mare facit discrimen, carmina Homeri allata esse intellegendum est. Ineptissimis quidem verbis rem fateor expressam; ceterum ne haec quicquam putemus esse nomenque Pindari jam deleamus.

1. *Ibid.* IV, 85-126.
2. *Ibid.* V, 166-310.
3. Cf. Romania, a. 1877, p. 287, n° 2.

En tibi, lector doctissime, ego quoque subicere ausus sum Iliadis latinae editionem apparatu critico institutam nominumque et rerum indice copioso ornatam. Jam nunc scis quo nomine fuerit poeta, quo tempore vixerit, quem inter Romanos qui Homerica carmina latine verterunt obtinuerit locum, qua ratione et quo consilio Epitomam scripserit suam. Italicus noster primi post Chr. n. saeculi priore parte florebat; grammaticus videtur ille fuisse qui ad pueros edocendos, satis frigide et nullo fere ingenio, at puri sermonis artisque metricae elegantia religiose servata, hanc Epitomam condidit. Ex tot autem latinis poetis qui versus Homeri in latinos transferre non veriti sunt, Italici unius opus integrum superest, quo diu pueros romanos in ludis usos esse haud veri dissimile censuimus, ita ut Homericis quae Romae viguerint studiis libellus ille plurimum luminis adferat.

ITALICI

ILIAS LATINA

E	*Erfurtanus.*
L	*Leidensis.*
F	*Florentinus.*
V	*Venetus.*
M	*Monacensis* 19463.
N	*Monacensis* 19462.
B	*Britannicus.*
G	*Guelferbytanus primus.*
Y	*Guelferbytanus secundus.*
R	*Burmannianus.*
A	*Vossianus.*
I	*Virgilianus.*
S	*Santenianus.*
T	*Bruxellensis.*
C	*Parisiensis* 8413.
D	*Parisiensis* 14909.

I

*I*ram pande mihi Pelidae, Diva, superbi,
*T*ristia quae miseris injecit funera Grais
*A*tque animas fortes heroum tradidit orco,
*L*atrantumque dedit rostris volucrumque trahendos
*I*psorum exsangues inhumatis ossibus artus.
*C*onfiebat enim summi sententia regis,
*V*olverunt ex quo discordi pectore turbas
*S*ceptriger Atrides et bello clarus Achilles.

Codices — *Titul.* incipit liber Homeri **EF** incipit liber omeri **L** incipit Homerus **G** de bello troyano homerus **N** *man. rec.* || 2 que **B** quo **V** qui *ceteri* || ingessit **S** || uulnera **A.** || 3 animas *ex* -os *corr.* **EMGS** *ex* -is (*ut Baehrensio videtur*) **L** animos **FVNBC** || edidit **S** misit ad orcos **A.** || 4 trahendas **M** tráendās **F.** || 5 Illorum *omnes.* || 6 Conficiebat *omnes.* || 7 Volverunt ex quo] Pertulerant ex quo *plerique* Ex quo pertulerant **BSYT** Protulerunt ex quo *Ermenr.* || discordi pectore **ETC** (**V** *ex corr.*) discordia pectora **LFGMNBS** || turbas] pugnis **FV** pugnam **TA** pugnas *ceteri* turmas *Ermenr.* || 8 Impiger **T.**

2 quae *Higt.*
5 Ipsorum *Havet; cf. Iliad.* I, 4 αὐτοὺς δέ.
6 confiebat *Higt cum aliis.*
7 Volverunt — turbas *Havet.* (*cf. p.* V *et* VI). Ex quo contulerant — pugnas *vulgo* Ut primum tulerant — pugnas *Baehrens.* Versarant ex quo — pugnas *Doering.*

Quis deus hos jussit ira contendere tristi ?
Latonae et magni proles Jovis. Ille Pelasgum
Infestus regi pestem in praecordia misit
Implicuitque gravi Danaorum corpora morbo.
Nam Chryses quondam, sollemni tempora vitta
Implicitus, raptae flevit solacia natae
Invisosque dies invisaque tempora noctis
Egit et assiduis implevit questibus auras.
Postquam nulla dies animum maerore levabat
Nullaque lenibant patrios solacia fletus,
Castra petit Danaum genibusque affusus Atridae
Per superos regnique decus miserabilis orat,
Ut sibi causa suae reddatur nata salutis.
Dona simul praefert. Vincuntur fletibus ejus
Myrmidones reddique patri Chryseida censent.
Sed negat Atrides Chrysenque excedere castris
Despecta pietate jubet; ferus ossibus imis
Haeret amor, spernitque preces damnosa libido.
Contemptus repetit Phoebeia templa sacerdos
Squalidaque infestis maerens secat unguibus ora

---

9 ira tristi contendere iussit *omnes*. || 10 proles magni **B** || illa **B** iste **T**. || 11 Infestam *omnes* || regis **E** *m* 2 **T**. || 12 Impleuitque **B T**. || 13 quondam crises *vel* chrises *omnes* || tempore uite **E L** *m* 1 (uitte **V**). 16 uocibus **C** || 17 plangore **L** solando (*e vers. seq.*) **T** || leuauit **B S T**. || 19 effusus **S** affluxus **I** profusus **G** || atridis **G**. || 22 perfert **S** profert **T**. || precibus **C**. || 26 spreuitque **L** *m* 2 **A**. || 27 Despectus **E**. || 28 infectis **S**.

9 ira tristi contendere jussit *vulgo (ego verba transtuli; cf. ap. nostr. v.* 257, 308, 966; *ap. Prop.* IV, 1, 17 « *Nulli cura fuit externos quaerere divos* », *et cet.*
11 Infestus *Brantsma; cf. Iliad.* I, 9 : βασιλῆϊ χολωθείς. — praetoria *ab Higtio et Schradero receperunt Mueller et Baehrens.*
13 Chryses quondam *scripsi.*

Dilaceratque comas annosaque pectora plangit.
Mox ubi depositi gemitus lacrimaeque quierunt,
Fatidici sacras compellat vocibus aures :
« Quid coluisse mihi tua numina, Delphice, prodest
Aut castam multos vitam duxisse per annos ?
Quidve juvat sacros posuisse altaribus ignes,
Si tuus externo jam spernor ab hoste sacerdos ?
En, haec desertae redduntur dona senectae ?
Si gratus tibi sum, sim te sub vindice tutus.
Aut si qua, ut luerem sub acerbo crimine poenam,
Inscius admisi, cur o tua dextera cessat ?
Posce sacros arcus, in me tua derige tela :
Auctor mortis erit certe deus. Ecce merentem
Fige patrem : cur nata luit peccata parentis
Atque hostis duri patitur miseranda cubile ? »
Dixit; at ille sui vatis prece motus acerbis
Luctibus infestat Danaos pestemque per omnes
Immittit populos : vulgus ruit undique Grajum,

---

29 pectora **E M** tempora *ceteri*. || 31 Fatidici **A** Fatidicis **L F V M N B T C** Vatidicis **E G** || compellit **L N B G S Y** conpellit **M** || aras uel aures **E** *m* 1. || 33 Et (*a corr., ut Baehrensio videtur*) **E** || cassam **T** || multos uitam **E B** uitam multos *ceteri* || 33, 34 *inverso ordine leguntur in* **S**. || 34 Quid ueniat **T**. || 35 Sic **M** || jam spernor] contemnor **S**. || 37 Sic **N C** tibi sum gr. **G N** || sim] sum **N** si **M** sic **C** || uindice **E F V** (**B** *suprascr.*) iudice *ceteri*. || 38 At **S** (aut *ex* at *corr.* **E**) || Si quã ut **E L F V** si quã ≡≡ (*eras.* ut) **B** si quas (*om.* ut) **M T** si quid ut **N G Y** quae **A** || poenas **M G A** p(o)enã *ceteri*. || 40 dirige *omnes* || 41 dolentem **A**. || 42 Fige patrem cur] Pande etiam cur **I**. || 44 Dixerat *omnes* || prece uatis motus **N** motus prece uatis **B A**.

29 tempora *Kooten, Mueller.*
31 aras *Wernsdorf. Mueller, Baehrens.*
40 derige *Baehrens.*
44 Dixit; at *Baehrens* (*cf. v.* 96).

Vixque rogis superest tellus, vix ignibus arbor,
Deerat ager tumulis. Jam noctis sidera nonae
Transierant decimusque dies patefacerat orbem,
Cum Danaum proceres in coetum clarus Achilles
Convocat et causas hortatur pestis iniquae
Edere Thestoriden. Tunc Calchas numina divum
Consulit et causam pariter finemque malorum
Invenit, effarique verens ope tutus Achillis
Haec ait : « Infesti placemus numina Phoebi
Reddamusque pio castam Chryseida patri,
Si volumus Danai portus intrare salutis ».
Dixerat; exarsit subito violentia regis;
Thestoriden dictis primum compellat amaris
Mendacemque vocat; tum magnum incusat Achillem
Inque vicem ducis invicti convicia suffert.
Confremuere omnes. Tandem clamore represso
Cogitur invictos aeger dimittere amores
Intactamque pio reddit Chryseida patri,
Multaque dona super; quam cunctis notus Ulixes
Impositam puppi patrias devexit ad arces

---

47 arbor] aer *omnes* (acer, *ut videtetur Baehrensio*, **L**). ‖ 48 Degerat **F** ‖ agri **T** ‖ nonae sidera noctis **S**. ‖ 50 Tum **E L F V N C** Tunc **B G** Dum **M**. ‖ 51 casus **G V A**. ‖ 52 tum **N V Y C**. ‖ 53 causas **B G** ‖ laborum **L**. ‖ 57 salutis] petitos **A**. ‖ 59 primum dictis **A** dictis primo **Y** ‖ amoris **T** acerbis **A**. ‖ 60 tum **F V M N A T** et **S** tunc *ceteri*. ‖ 63 inui ≡ tos *si Baehr. cred.*, inuictus *m 1 si Koot*. **L** inuittos **F** in uiros **C** inuitus **D** inuitos *ceteri*. ‖ 65 super] simul **A** ‖ quam] cum, *sequitur ad decem litteras scribendas spatium relictum* **D** ‖ Ulixes] achilles **A**. ‖ 66 ad oras **T** ad horas **G**.

47 arbor *Schrader, A. de Rooy* (*cf. Ovid. Met.* VII, 613) aer *Mueller* aether *veter. ed.*
50 Cum *Higt.*
57 petitos *Kooten* (*cf. Ovid. Met.* VIII, 5).
63 invictos *Mueller* invitos *vulgo* invisos — dis mittere *Baehrens* (*qui* invitis — dis m. *in notis proposuit*).

Atque iterum ad Danaum classes sua vela retorsit.
Protinus infesti placantur numina Phoebi.
Non tamen Atridae Chryseidis excidit ardor;
Maeret, et amissos deceptus luget amores.
Mox rapta magnum Briseide privat Achillem
Solaturque suos alienis ignibus ignes.
At ferus Aeacides nudato protinus ense
Tendit in Atriden et, ni sibi reddat honestae
Munera militiae, letum crudele minatur;
Nec minus ille parat contra defendere sese.
Quod nisi casta manu Pallas tenuisset Achillem.
Turpem caecus amor famam liquisset in aevum
Gentibus Argolicis. Contenta voce minisque
Invocat aequoreae Pelides numina matris,
Ne se plus, populis coram, patiatur inultum.

Et prope consumptae vires redduntur Achivis 69

legitur in **D** *et, man. rec. in marg. addit., in* **G**; *deest in ceteris; Baehrens jure ejecit.*

---

67 classes Danaum **V B C D** ‖ retorquet **T**. ‖ 68 Phoebi] diui **T**. ‖ 70 Nec **R S** ‖ atridi **F G M R D** ‖ exiit ignis **T**. ‖ 71 admissos **R** ‖ decomptus *vel* decōptus **L F V M N** (deꝯptus **C**) detētus (tē *ex corr.*) **B** ‖ luget] plangit **T**. ‖ 75 et ni] quod ni **G** q' ni **T** et nisi **D**. ‖ 76 militiae] leticie **T**. ‖ 77 se ≡ se **G** se ense **L B S** se hense **V** ense **N** (si deffendere si ense **C**). ‖ 79 flammam **A**. ‖ 80 Mentibus **L F V S Y** ‖ contenta **L** contempta **S** contemptus **I T** concepta **R**. ‖ 81 Euocat **R** conuocat **Y**. ‖ 82 N̄ se pl' p eûs p'ccm paciat ī ultum **R** Ne se plus Thetis contra patiatur inultum *ceteri* (inultam **S**) (cōtra, cō *ex corr.* **B** ≡≡ tra **N**.)

78 cauta *Suringar.*
80 contenta *probavit Havet* intenta *Hoeufft* — minisque] manuque *Higt.*
82 Ne se plus, populis coram, p. i. *in loco desperato temptavi* (*vel* Ne se praedonem contra) Ne se Plistheniden contra p. i. *Bergk, Baehrens*. Ne se plus contra Atridem p. i. *Dussen*. Ne se plus Thetis contra p. i *vulgo* (*itaque scriptum versum Mueller stellula notavit*).

At Thetis audita nati prece deserit undas
Castraque Myrmidonum juxta petit et monet, armis
Abstineat dextra, gressuque exinde per auras
Emicat aethereas et in aurea sidera fertur.
Tunc genibus regis sparsis affusa capillis :
« Pro nato venio genetrix, en, ad tua supplex
Numina, summe parens! ulciscere meque meumque
Pignus ab Atrida; quodsi permittitur illi,
Ut flammas impune mei violarit Achillis,
Turpiter occiderit superata libidine virtus. »
Juppiter huic contra : « Tristes depone querellas,
Magni diva maris, mecum labor iste manebit.
Tu solare tui maerentia pectora nati »
Dixit; at illa leves caeli delapsa per auras
Litus adit patrium gratasque sororibus undas.
Offensa est Juno : « Tantumque » ait « optime conjunx,
Doride nata valet, tantum debetur Achilli,

---

83 praece nati **T.** || 84 iuxta petit et monet armis **E** arma **D** praeteruolat inde per auras **E** *m* 2, *et ita in textu ceteri* (p̄ceps uolat **V** aureas **C**) *qui v.* 85 *omittunt.* || 85 Abstineat dextre congressū inde per auras **E** Abstinet hac dextra gressus indeque per auras **D** *versum ceteri omis.* || 86 Et micat **D.** || 87 sparsos — capillos **E L** *m* 1 **M S** || effusa **E** *m* 1 **F A Y** efusa **M** defusa **D.** || 88 uenio **L** *m* 2 **R D** uenit (t *man. rec.*) **M** ueni ≡ **B** ueni *ceteri.* || 90 corpus *omnes.* || 91 uiolarit **L F V Y T C** uiolaret *ceteri.* || 92 occideret **D** occiditur **A.** || 93 hīc **T** haec **F** ḣ (= hoc) **C** || contra] dixit **E** *m* 2 **V B G R C** (*in quo* dīx) || tristis (e *m* 1 *supra* i *alt.*) **E** tristes *ceteri* querelas *omnes* (q̃relas **T**). || 96 Dixit; at] Dixerat **Y D** || leuis **D** (es *corr. m* 1 **E**) || dilapsa **T.** || 97 proprium **D.** || 98 tantumne **R Y A** tantumque *ceteri* (tandēque **E**).

85 dextra, gressuque exinde *scripsi* dextra, e congressuque inde *Baehrens* dextram congressuque; inde *Ritschl. Mueller.*
88 veni *Wernsdorf, Baehrens* (*sed cf. Aeneid.* VIII, 382 et *Metam.* V, 514).
90 Pignus *Higt.*

Ut mihi, quae conjunx dicor tua quaeque sororis
Dulce fero nomen, dilectos fundere Achivos
Et Troum renovare velis in proelia vires?
Haec tu dona refers nobis? sic diligor a te? »
Talibus incusat dictis irata Tonantem
Inque vicem summi patitur convicia regis.
Tandem interposito lis Ignipotente resedit,
Conciliumque simul genitor dimittit [Olympo];
Et dapibus divi curant sua corpora largis. [109]
Inde petunt thalamos jocundaque dona quietis. [110]
Interea sol emenso decedit Olympo. [108]

Sic versus disposuit Havet. — 107 *et* 109 *inter se locum mutare jussit Mueller; cui Baehrens assentitur; versum* 109 *versui* 106 *Mueller praeposuit.*

---

100 dicor tua coniunx **E.** || 102 troium reuocare **T.** || 103 tu] ita *omnes.* || 105 patitur summi **A.** || 109 omnipotente **T C D** *et omnes libri manu scripti et impressi quod Wernsdorf viderit* || recedit **T** recessit **A.** || 107 demittit **E A** dimisit **S D** || olimpo **E** (*et* **L** *qui m* 1 *corr. in* olimpi) olimpi *ceteri* (holimpi **B** olimphi **D**). || 109 divi] uini **A** danai **D.** || 110 iucunda **R I.** || 108 discedit **T** descendit **D.**

103 Haec tu *Wernsdorf* Haecine *Dussen.*
107 ab aula *vulgo; totum versum spurium habet Schenkl.*

II

Nox erat et toto fulgebant sidera mundo
Humanumque genus requies divumque tenebat,
Cum pater omnipotens somnum vocat atque ita fatur :
« Vade age per tenues auras, lenissime divum,
Argolicique ducis celeri pete castra volatu ;
Dumque tuo premitur sopitus pondere dulci,
Haec illi mandata refer : cum crastina primum
Extulerit Titana dies noctemque fugarit,
Cogat in arma viros incautumque occupet hostem. »
Nec mora : somnus abit levibusque per aera pennis
Devolat in thalamos Agamemnonis : ille sopore
Corpus inundatum leni prostratus habebat.
Ad quem sic loquitur curarum operumque levator :

Codices — II *marg. rubr.* **E** Explicit lib. I Incipit lib. II *fere* **FVNB** *omis.* **GM** *spatium in* **LD**; N *initial. rubr.* **C.** || 111 toto — celo **B V R C** cęlo — toto **E** toto — mundo **I L** (*in hoc* uel celo *suprascr. m* 2) *et ceteri Baehrensiani.* || 113 Tum *plerique* Tunc **L B.** || 114 lenissime **N B** (**L** n *m* 2 *supra ras.*) leuissime *ceteri Baehrensiani* || 115 celeri] subito **A.**

111 caelo *veter. edit., Wernsdorf* (*cf. Horat. epod.* 15, 1; *vide p. XXXIV, n. 1*).
113 Cum *Higt.*

« Rex Danaum Atride, vigila et mandata Tonantis,
Quae tibi missa simul delatus ab aethere porto.
Accipe : cum primum Titan se emerserit undis,
Fortibus arma jube socios aptare lacertis
Et petere Iliacos instructo milite campos. »
Dixit et has repetit per quas modo venerat auras.
Interea lucem terris dedit ignea lampas.
Convocat attonitus visis Pelopeius heros
In coetum proceres remque omnibus ordine pandit.
Cuncti promittunt socias in proelia vires
Hortanturque ducem ; quorum rex fortia dictis
Pectora collaudat, grates agit omnibus aequas.
Hic tum Thersites, quo non deformior alter
Venerat ad Trojam linguave protervior, ultra
Bella gerenda negat patriasque hortatur ad oras
Vertere iter ; quem consiliis illustris Ulixes
Correptum dictis sceptro percussit eburno.
Tunc vero ardescit conceptis litibus ira :

---

125 iussa *omnes* || delapsus **M.** || 126 se emerserit **M R Y** emergerit **T** emerserit *ceteri.* || 128 armato **S.** || 131 uisis **E M N** iussis *ceteri Baehrensiani.* || 135 cōlaudās (s *in ras. m*2) **L** collaudans **R S T** || grates **L F T** gratesque *ceteri.* || 136 Hic tunc **F V N** Haec cum **I S** hinc tunc **T** || nec **E** *m* 2 *suprascr.* **I V** (**G** *si Koot. cred.*) || 137 linguaue **G** lingua ≣ ≣ (nec *m* 2 *supra lin. praefixit.*) **E** nec lingua **F V M N** ≣ ≣ lingua (que *m* 2 *add.*) **L** || lingua nec pronior **I** || (*versus deest in* **B**) || ultra] ullus **I** alter *ceteri.* || 138 patriasque *omis.* que **L F V B.** || 140 eburno (uel neo *m* 1 *suprascr.*) **L.** || 141 Tunc **E** Tum *ceteri* (**G**?).

126 se emerserit *Kooten* emerserit *ceteri.*
134 duces (*nominativ. plur.*) *Baehrens.*
135 grates agit *Wernsdorf* gratesque agit *vulgo.*
137 protervior, ultra *Bergk, Baehrens* protervior alter *vulgo* procacior alter *Mueller.*

Vix telis caruere manus, ad sidera clamor
Tollitur, et cunctos pugnandi corripit ardor.
Tandem sollerti prudentia Nestoris aevo
Compressam miti sedavit pectore turbam
Admonuitque duces dictis, responsa recordans
Temporis illius, quo visus in Aulide serpens
Consumpsit volucrum bis quattuor arbore fetus
Atque ipsam invalido pugnantem corpore contra
Addidit extremo natorum funere matrem.
Tum sic deinde senex : « Moneo, remanete, Pelasgi;
In decimo labor est, Calchas quem dixerat, anno,
Quo caderet Danaum victricibus Ilion armis. »
Assensere omnes, laudatur Nestoris aetas,
Conciliumque simul dimittitur; arma parari

143 punneindi **R**. || 144 sollerti **MB** solerti **A** sollerti ≡ **G** sollertis *ceteri*. || 145 Contemptam **R**. || 149 inualido **G N** ualido *ceteri* || pectore **B V** (« *quid melius sit difficile est affirmare* » *Wernsd.*). || 151 Tunc **L F N B C** || inde **F V C** (*et* **G** *si Baehrensio cred.; in eodem libro Wernsd. legebat :* Infit deinde (*et in* **Y** Tum sic inde) || moneo *omnes* (moneo ≡ **L** moneor **F** moneoque **S**) || remouete **Y** remoneboque *plerique* (que *m* 1 *supra lin.* **E L**) remonebor **F** reminiscor **M** recordor **S** constanter **A** || Pelasgi] achiui *omnes*. || 152 quem calcas **N V** (*versum omis.* **M**). || 153 cideret **N**. || 154 consensere **E A**. || 155 concilium **E G** consilium *ceteri Baehrensiani*, **A**

144 sollerti *reposui*.
145 pondere *Baehrens*.
149 corpore *receperunt Mueller, Baehrens*.
151 Infit deinde senex *Wernsdorf*. — moneo *restituit Havet*. — remanete, Pelasgi *scripsi ex Ovid. Met.* XII, 19 : « *Thestorides : Vincemus, ait, gaudete, Pelasgi* »; *saepe noster Pelasgi voce usus est; hic Achivi nomen e glossa ortum esse censeo*. maneo remaneteque, Achivi *vulgo*. — « Senex remoror, remoramini, Achivi *Baehrens*.
153 cadet ec *Baehrens* (« *an* recidit? » *idem in notis*).

Dux jubet atque animos, aptari et corpora pugnae.
Postera lux tacitas ut primum depulit umbras
Et nitidum Titan radiis caput extulit undis,
Protinus armari socios jubet acer Atrides
Et petere Iliacos instructo milite campos.
Vos mihi nunc, Musae (quid enim non ordine nostis ?),
Nomina clara ducum clarosque referte parentes
Et dulces patrias : nam sunt haec munera vestra.
Dicamus quot quisque rates ad Pergama duxit,
Et coeptum peragamus opus, sitque auctor Apollo
Aspiretque libens operi per singula nostro.
Peneleus princeps et bello Leitus acer
Arcesilaus atrox Prothoenorque Cloniusque
Boeoti decies quinas egere carinas
Et tumidos valido pulsarunt remige fluctus.
Inde Mycenaeis Agamemnon moenibus ortus,
Quem sibi delegit bellatrix Graecia regem,
Centum egit plenas armato milite puppes.
Et bis tricenis Menelai navibus ardor
Insequitur totidemque ferox Agapenoris ira.
Quos juxta fidus sollerti pectore Nestor

156 Dux] Rex **A Y** || pectora *omnes*. || 157 ut] ubi **Y** || repulit **S**. || 158 mediis **S** || ≡ tulit **L**. || 160 armato **E** constructo **N** (*versum omis.* **Y**) || Incipit lib. IV *in spatio vacuo* **L**. || 167 lercius **E F N B** laertius **L M** lertius **G** ler ≡ tius (ler *ex corr.*) **V**. || 169 Boeti ≡ (i *ex corr.*) **L** Boetes *ceteri* || quinas decies. **A** || 172 bellatrix delegit **R**. || 173 puppes — plenas **A R**.

156 Dux omnis jubet atque aptari c. p. *Baehrens*. — corpora *Higt*.
162 penates *edit. vet., Kooten*.
167 Leitus *Bondam* (*cf. Iliad.* II, 494).
169 Boeoti (*ibid.*, 495 et 509). Boeotas *Wernsdorf*.

Consilioque potens gemina cum prole suorum
It ter tricenis munitus in arma carinis.
At Schedius virtute potens et Epistrophus ingens
Gloria Myrmidonum, saevi duo robora belli,
Longa quaterdenis sulcarunt aequora proris.
Et bis vicenas Polypoetes atque Leonteus
Instruxere rates, ornatas milite forti.
Euryalus Sthénelusque duces et fortis in armis
Tydides valido pulsarunt remige fluctus
Bisque quadragenas onerarunt milite puppes.
Ascalaphusque potens et Ialmenus, acer uterque,
Ter denas valido complerunt remige naves.
Et bis vicenas Locrum fortissimus Ajax
Instruxit puppes totidemque Euhaemone natus.

---

177 suorum est **E.** || 178 It ter **LY** Ter (it *m* 2 *suprascr.*) **E** Est ter **GFVMN** Est cum **B.** || 180 saeui et **R.** || 181 Longaque terdenis *plerique* Grandia terdenis **E** Altaque tridenis **I** || sulcarünt **I** pulsarunt *ceteri* || *v. 182-625 desunt in* **G.** || 183 o ≡ ratas (ner *supra ras.*) **B** honeratas **NV** armatas **A** (armatas, ornatas, oneratas *una exhibet* **Y**, *si Wernsd. cred.*) || 184 Euripilus **LN** Surripilus *fere ceteri* || duces **E** *m* 2 **BNRSY** decens (ens *ex corr.*) **L** decus **FM** decons **V** cileus **A** simul **E.** || 185 fluctus **EY** fructus **M** pontum **FVNB** (**L** *supra ras. m* 2). || 186 Bisque **E** (*in* **L** que *suprascr. m* 1) Hii **M** Hi **FVR** In **B.** || 187 iamenus *suprascr. m* 1 **L** telamus **R** talamonius **N** talamon **B.** || 190 euchenore *plerique* enthenore **A.**

181 Longa quaterdenis *Schrader.*
183 forti] multo *Schenkl.*
184 Euryalus *Bondam, Higt.* — duces *Kooten jure retinuit; cf. enim Iliad.* II, 563 sqq. ἡγεμόνευε, *et quem optime laudat Weytingh, Aeneid.* II *versum* 261 « *Thessandrus Sthenelusque duces* » ferox *Wernsdorf* (*lacunam significaverunt Mueller et Baehrens*).
185 pulsantes — fluctus *Baehrens qui v.* 186 bis, *non* bisque, *scripsit.* — pontum *vulgo.*
187 acer, uterque *Wernsdorf.*
190 Euaemone *Bondam.* Euhaemone *Mueller* (*cf. Iliad.* II, 736).

Quos juxta Danaum murus comitatur Achilles,
Cum quinquaginta materna per aequora vectus.
Thessalici juvenes Phidippus et Antiphus ibant
Altaque ter denis sulcarunt aequora proris.
Et tribus ab Sume ratibus secat aequora Nireus,
Tlepolemusque novem Rhodius, quos viribus acer
Eumelus sequitur, minus una nave profectus
Quam duxit Telamone satus Salaminius Ajax.
At Prothous Magnes Tenthredone natus et una
Euboeae longis Elephenor finibus ortus
Dulichiusque Meges, animisque insignis et armis,

---

v. 198 *eiciendum Wernsdorf censet.*

---

191 danaum murus **R** graium murus (m *ex corr.*) **L** graium durus *ceteri.* || 194 pulsarunt *omnes.* || 195 At **A** || ab Sume] assumtis, assumptis *omnes* || Nireus] teucer *omnes.* || 196 Triptolemus (— lomus), Striptolemus (— lomus) *plerique* Neptolemus (*corr. in* Triptolom. *m* 2) **E.** || 197 Eumelus **L** *m* 1 Eumenelus *ceteri* (Et Menelaus **R**) || prouectus *omnes Baehrensiani.* || 198 salaminius] telamonius **A** (**E** *suprascr. m* 2 salimius) thelamonius **FY.** || 199 At Prothous] Astropus (— phus) *omnes* || magno *omnes* || testoride **N** (**E** *m* 2 *suprascr.*) thestorede **V.** || 200 longis] magnis *omnes* (*e versu praecedenti :* Magnes) || Euboea ae **B** Euboea ac **EFM** Euboea et **M** Euboee (e *ult. ex corr.*) a ≡ **L** Eubous ac **V.** || 201 animoque **A** animis ≡ (*supra ras.* qui q; *m* 2) **E** ani ≡ ≡ (mis *supra ras.; omis.* que) **L.**

191 Danaum *Kooten restituit* Grajum *vulgo* (*Ovid. Met.* XIII, 281). — murus] ductor *veter. edit., Wernsdorf.*
193 *Num* Thessalides?
194 sulcarunt *vulgo.*
195 ab Sume *Schenkl* ex Syme *Wernsdorf jam in notis proposuerat, Kooten probabat; idem olim in mentem venerat Suringario, neque Santenio displicebat; cf. Iliad.* II, 671. — secuit freta *Baehrens in not.* — Nireus *Bondam, Higt* (*Iliad. II,* 671 *sqq.*)
196 Tlepolemus *Barth* (*cf. Iliad.* II, 653).
199 At Prothous *Bondam* (*ibid.* 756). — Magnes *Schrader, Higt* (*ibid.*). — longis *ego* ex magnis *Bondam* (Martius Euboicis *Wakker*).

Aetola de gente Thoas Andraemone natus,
Hi quadragenas omnes duxere carinas.
Et bis sex Ithaci naves sollertia duxit;
Quem sequitur totidem ratibus Telamonius Ajax,
Egregia virtute potens; simul horrida Gunei
Ira bis undenis tendebat in arma carinis.
Idomeneus et Meriones, Cretaeus uterque,
Bis quadragenis muniti navibus ibant.
Et totidem puppes clara de gente Menestheus
Duxit Athenaeus, quot viribus addit Achilles.
Amphimachusque ferox et Thalpius, Elide nati,
Et clara virtute Polyxenus atque Diores.
Hi bis vicenas onerarunt milite naves.
Protesilaus agit totidem fortisque Podarces
Instructas puppes, quot duxit Oileos Ajax.
Et septem Poeante satus dat in arma carinas.
Quem sequitur juxta Podalirius atque Machaon,

---

206 Gunei] fine (*suprascr.* os) **M** phines **A** phineus **E F V G Y** pheneus **R** fineus **L B C** fimeus **N.** || 207 Ire *omnes.* || 208 cretensis **A.** || 210 menetes **E M** menites **A** moenetes **L** menetis **V** monetis *ceteri.* || 211 quos — ambit *omnes.* || 212 alpius **M** alpinus, alphinus *ceteri* (alpinor **N.**) || 214 ornarunt **M** || naues (puppes *m* 2 *suprascr.*) **E** puppes *ceteri.* || 216 quod **M** quos *ceteri* (quas **Y**) (Instructas in Sex duxit, *et* quos duxit *in* septem quos *corr. m* 2 **E**) || rexit **Y** || oileus **L N V B** oleius **E** olenius **M** iolius **A** doricus **Y.** || 217 ≡ peante **L** phetonte **N A R** pheronte **Y** photonte **E** phoetante **F** ferante **B** (Poeante — sequitur *om.* **M N**) || dat in arma carinas **E** tulit arma carinis *ceteri.*

206-207 Gunei Ira *scripsi* (*cf. v.* 175) Guneus Ire *vulgo* (Guneus *Bondam, Iliad.* II, 748).
210 Menestheus *Bondam* (*ibid.* 552).
211 quot *Schrader.* — addit *Wernsdorf.*
212 Thalpius *Bondam* (*ibid.* 620).
216 Oileos *Schrader.*

Altaque ter denis sulcarunt aequora proris.
His ducibus Grajae Trojana ad litora puppes
Bis septem venere minus quam mille ducentae.
Tum pater ad Priamum mittit Saturnius Irim
Quae doceat fortes venisse ad bella Pelasgos.
Nec mora : continuo jussu capit arma parentis
Priamides Hector totamque in proelia pubem
Festinare jubet portisque agit agmen apertis.
Cui fulgens auro cassis juvenile tegebat
Omni parte caput, munibat pectora thorax,
Et clipeus laevam, dextram decoraverat hasta
Ornabatque latus mucro; simul alta nitentes
Crura tegunt ocreae, quales decet Hectoris esse.
Hunc sequitur forma melior quam fortior armis,
Belli causa Paris, patriae funesta ruina;
Deiphobusque Helenusque simul fortisque Polites,
Et sacer Aeneas, Veneris certissima proles,
Archilochusque Acamasque ferox Antenore creti.

Jamque citam appulerant classem camposque tenebant 222
spurium esse Mueller vidit.

---

222 citam — classem **E L** cito — cl. **M** citi — cl. **V** scitae — cl. **A** cite — cl. *ceteri* (Iamque illa appulerat classis camposque tenebat **I.**) || 223 Tum **M Y** Cum (C *ex corr. in* **V.**) || 225 petit **Y** || 226 totam iam **I.** || 231 Ornarat **I.** || 233 quam **A L** *m* 2 tum **R S** tunc *ceteri* (*suprascr. m* 1 non **E**) || fortis in armis *omnes.* || 236 gratissima **Y.** || 237 nati **M N B.**

223 Cum *Kooten, Baehrens.*
224 exisse *Schenkl.*
230 clipeus laevam *restituit Baehrens* laevam clipeus *vulgo.*
233 quam fortior armis *correxit Havet* non fortis in armis *vulgo* nec fortis in armis *Baehrens* quam fortibus armis *Kooten in not.* (*cf. enim Verg. Aen.* X, 735) non fortibus armis *Schenkl.*

Nec non et proles generosa Lycaonis ibat
Pandarus et magnae Glaucus virtutis in armis;
Amphiusque et Adrastus et Asius atque Pylaeus.
Ibat et Amphimachus Nastesque, insignis uterque,
Magnanimique duces Hodiusque et Epistrophus ingens
Euphemusque ferox clarusque aetate Pyraechmes;
Cum quibus et Mesthles atque Antiphus et bonus armis
Hippothous venere Acamasque et Pirous, < ense
Et virtute potens, animique Pylaemenis > una,

---

245 *a librariis turpissime foedatum viri docti emendare temptaverunt : Kooten Kooteniique amicus quidam ignotus, Mueller, alii. Hic Pylaemenis mentio fuerit necesse est : nam e principibus Trojanis quos Homerus libro II memorat, is solus ab Italico nusquam laudatur. Unum versum periisse mihi certum est, qui librarios effugerit, fortasse litterarum similium causa; rimam, ut potui, explevi; ex lectione unius codicis* **D** enci, *verbum* ense *assumpsi.*

---

240 Amphionque *omnes* (que *om.* **N**) (Anfion **L**) || pylaeus] a^{pi} lates **R** ≡ altes (epi *supra ras.*) **L** fialtes **N** ephialtes *ceteri.* || 241 Ibat et **L B** Ibant et **E** Ibat **F** Ibant **V M N A** || nactesque **E** nactisque **L** natusque **M B R** naucius, nacius *ceteri.* || 242 rhodius **A** rodius *ceteri* || epistrophus **B** epistrofus (f *ex corr.*) **L** epistropeius **E** epistropus *ceteri.* || 243 Euphymus **E** Eufimus **L** Ephimus **B** Euphimus *ceteri* || pyragmes **E** pyragmon **A** piragmes *ceteri.* || 244 mnesteus **E** mesteus **F** (*ut vid.* **L** *m* 1) menesteus **N R** nestes **M** nesteus *ceteri* || antiphus **E B A** antipus *ceteri.* || 245 Ipodomus **B** Ippodeus **F V C** (e *supra lin. m* 1 **L**) Ipodeus **N** Ypodeus **R** Ipodus **A** Ipodos (*in* — domus *corr. m* 2) **E** Ipotens **M** Yipodus **T** Et potus **D** || achamas **D** athamas, atamas *ceteri* || uenere (*ante* Acamas) *plerique* ue ≡ ≡ (nere *m* 1 *supr. ras.*) **L** uere **R** uectique **A** uete **V** (et *omis. omnes*) || athamasque ferox **C** (uenere *vel quidquam simile nec* **C** *nec* **D** *habent*) || pierius **C A** (*utraque* i *ex corr.* **L**) piereus **F N V D** pigereus **E** (i *supra alt.* e *m* 2 **M**) pereuis **R** peicorus **T** || enci **D** una *ceteri.*

240 Amphius *Bondam* (*Iliad.* II, 830). Amphios *Mueller.* — Pylaeus *Bondam* (*ibid.* 842).
241 Nastes *Bondam* (*ibid.* 870).
242, 243, 244 Hodius, Pyraechmes, Mesthles *Bondam* (*ibid.* 856, 848, 864).
245 Hippothous *Kooten* (*ibid.* 840) Hipp. Acamasque ivere *Baehrens.* — et *Wernsdorf.*

Alcinooque sati Chromiusque atque Ennomus, ambo
Florentes aetate viri, quos Phorcus et ingens
Ascanius sequitur, simul et Jovis inclita proles
Sarpedon claraque satus tellure Coroebus.
His se defendit ducibus Neptunia Troja,
Vicissetque dolos Danaum, ni fata fuissent.

---

246 Axinono **E G V Y** Anxinono **N** Anxinonum **D** Anxiono **M** Axiono **F** Auxonio **A** Anxioniti (i *prim. in ras.*) **T** Ixinone (i *et* e *ex corr. m* 2) **L** Exione **R** Hesione **B** || cromius **N** cromus **D** crocius **T** cineus **A** cronius *ceteri* || eunomus *plerique* eunomius **C** ennomius **D** ammonius **T.** || 247 phorcus (fortis *suprascr. m* 2) **E** forcus *ceteri* (fortis **V** *marg.*). || 249 corebus **R T** chorebus *ceteri* (borelus **E** *m* 2 *suprascr.*) || 251 Vicissent **E L R A I T** || nisi **L** || fata // = fuissent **T.**

246 Alcinoo *Kootenii amicus* (cf. *Auson. Epitaph.* XVII, 23, 2). — Alcinooque sati] Ex Enetisque orti *Mueller.*
249 Coroebus] Pylaemen *Baehrens. Totum versum spurium habet Mueller. Sarpedon tamen retinendus est, et de Coroebo non neglegendum est quod Kooten in notis disputavit* (*cf. Aen.* II, 342); *equidem hoc aliquidve simile olim conjeceram :* Sarpedon, Lyciis pulcherrima gloria rebus.

III

Jamque duae stabant acies fulgentibus armis,
Cum Paris, exitium Trojae funestaque flamma,
Armatum adverso Menelaum ex agmine cernit
Seque velut viso perterritus angue recepit
Ad socios amens; quem postquam turpiter Hector
Confusum terrore videt : « O dedecus » inquit
« Aeternum patriae generisque infamia nostri,
Terga refers? at non dubitabas hospitis olim
Expugnare toros, cujus nunc defugis arma
Vimque times! ubi sunt vires, ubi cognita nobis
Ludorum quondam vario in certamine virtus?
Hic animos ostende tuos : nihil adjuvat arma

Codices — Lib. III (*omis.* **M N**). || 253 Cum **E L** Tunc **A** Dum *ceteri.* || 254 Aduerso postquam menelaum examine uidit **R.** || 260 diffugis **A I** difugis **R.** || 262 uario in certamine **E R A I** uaria in certamina *ceteri* || uirtus **S** uis est *ceteri.* || 263 nil **B** || armas **L** antas **R** armis *ceteri.*

257 O *Baehrens restituit* proh *vulgo.*
261 vires] artes *Schenkl, Baehrens.*
262 virtus] mens est *Baehrens.*

Nobilitas formae : duro Mars milite gaudet.
Dum jaceas in amore tuo, nos bella geremus
Scilicet et nostrum fundemus in hoste cruorem!
Aequius adversis tecum concurrat in armis
Impiger Atrides : spectet Danaumque Phrygumque
Depositis populus telis, vos foedere juncto
Adversas conferte manus, decernite ferro. »
Dixit ; quem contra paucis Priameius heros
« Quid nimis indignis » inquit « me vocibus urgues,
O patriae, germane, decus? nam nec mihi conjunx
Pravaque luxuria est potior virtutis honore;
Nec vires temptare viri dextramque recuso,
Dummodo victorem conjunx cum pace sequatur. »
Dicta refert Hector; placuit sententia Grais.
Protinus accitur Priamus, sacrisque peractis
Foedera junguntur; post haec decedit uterque
Depositis populus telis, campusque patescit.
Interea toto procedit ab agmine Troum
Pulcher Alexander, chipeoque insignis et hasta.
clipeo

265 geramus **A I.** || 266 fundemus **R**, *Baehrensiani.* || 267 concurret **B A.** || 269 juncto] uinctos **R.** || 270 Aduersi **F** || *Post v.* 270 Quis uestrum melius sit tanta coniuge dignus *marg. ascript.* **L A** *et alia manu e vet. cod.* **R** Vestram nunc elenam sumat quis rectius ipsam **E** *m* 2. || 274 Paruaque *omnes* (Par≡uaque **B**). || 276 cum] in **S.** || 279 coniungunt **S** || hoc **L Y** || descendit **L F V Y** discedit **M N B** descendit *in* discedit *m* 1 *corr.* **E.** || 281 ab] in **A.**

266 ut — fundamus *edit. veter.*
267 concurret *Baehrens.*
270 et cernite *Higt.*
274 Pravaque *Schrader, Kooten in not.* Pronaque *vulgo* Privaque *Wakker, Baehrens.*
279 decedit *Brantsma* (*cf. Aen.* V, 551).

Quem contra paribus fulgens Menelaus in armis
Constitit et « Tecum mihi sint certamina » dixit;
« Nec longum nostra laetabere conjuge, quam te
Mox rapuisse gemes, tantummodo Juppiter adsit. »
Dixit et adversum se concitat acer in hostem.
Ille virum forti venientem reppulit ictu
Seque gradu celeri recipit longeque trementem
Hastam deinde jacit, quam devitavit Atrides.
Inque vicem misso fixisset corpora telo
Praedonis Phrygii, ni vastum ferrea pectus
Texisset lorica viri septemplice tergo.
Insequitur clamor; tum vero adversus uterque
Constitit et galeam galea terit et pede plantam
Conjungit, stridetque mucro mucrone corusco.
Non aliter fortes nitida de conjuge tauri

Corpus collectum tegitur fulgentibus armis 297

spurium jam uncis secluserunt Mueller et Baehrens.

---

284 sint **M N B S** sunt **E F V** (u *ex corr.* **L**). || 285 quae *omnes.* || 286 Mox rapuit regem ≡ **L** M. r. regem : **B** M. r. regem et *fere ceteri.* || 289 trementem **A** frementem *ceteri.* || 291 ferro **B R Y**. || nisi **V** ni (si *suprascr. m* 1) **L** || nasti ferrea pectus achiui **E**. || 294 Insequitur clamor tum be u aduersus uterque **R** Insequitur iuxta clamor tum adversus uterque *ceteri* (tunc uersus **E** m 2 **V**). || 295 galea galeam **E**. || 296 contingit *m* 2 *corr.* **L** coniungens **A** contingens *ex corr.* **B** constringit **S** constringet **Y** conuict **R** || stridetque **Y** (que *m* 1 *supra lin* **E**) stridet **L**. || 298 de] pro **M N**.

285-286 quam te Mox rapuisse gemes *Wakker* quae te Mox raptum ire gemet *Baehrens.*
288 vementem *Mueller, Baehrens.*
294 *Ita recte Kooten in notis, e cod. Burmanniano* Ins. juxta cl.; tum adv. *vulgo.*

Bella gerunt vastisque replent mugitibus auras.
Jamque diu rigido captarant corpora ferro,
Cum memor Atrides raptae sibi conjugis instat
Dardaniumque premit juvenem mox ense rigente;
Cedentemque retro dum desuper appetit hostem,
Splendidus extremas galeae percussus ad oras
Dissiluit mucro; gemuerunt agmina Grajum.
Tum vero ardescit, quamvis manus ense carebat,
Et juvenem arrepta prosternit casside victor
Ad sociosque trahit, et ni caligine caeca
Texisset Cytherea virum subjectaque mento
Fortia laxatis rupisset vincula nodis,
Ultimus ille dies Paridi foret. Abstrahit auro
Fulgentem galeam secum Menelaus et ardens
In medios mittit proceres rursusque recurrit
Et magnam validis contorsit viribus hastam
In cladem Phrygii, sua quem Venus eripit hosti
Ac secum in thalamos defert testudine cultos.

---

299 ualidisque **A**. || 300 Atque *plerique* || captabant **Y** rimabant **M N**. || 301 Tum **E**. || 303 que *omis. omnes.* || 304 percussit **L F V**. || 305 Disiluit **M N** desiluit **B** (*et ita m* 1 *ex* Diss. *corr.* **E**) dissoluit **A**. || 306 Tum *in* Tunc *corr. m* 2 **E**. || 307 rapta **Y**. || 308 sociosque nisi traeret **B** sociosque nit eret **R** s. traheret nisi tum **Y** s. tra (h) eretque nisi *ceteri.* || 309 uirum *ex* uiri **L** uenus **A R**. || 310 laxatis rupisset **I** rupisset laxatis *ceteri.* || 313 rursusque **YI** rursumque *ceteri.* || 315 arripit **B V R S** eripuit **M N**. || 316 Ac **R V** Ad **F** Et *ceteri* || cultos (*simul cum* tectos, comtos) **Y** custos **F V** cunctos **I** cinctos **S** tutos (tectos *m* 2) **E** tectos *supra ras.* **B** ≡ ≡ ≡ tos (cinc *m* 2 *suprascr.*) **L** comptos **M N** factos **A**.

300 Utque — captabant *Hoeufft, Baehrens.* — pectora *Mueller.*
308 Ad sociosque trahit; et ni *Baehrens* quem ni *Kooten qui* Venus *v. seq. habet* quod ni *Mueller* et nisi tum *Wernsdorf in not.*
313 rursusque *ex libris Guelferb. sec. et Virg. recepi* rursumque *vulgo.*
316 Ac *scripsi.* Et *vulgo.* — cultos *cf. Metam.* II, 737, *et ita Wernsdorf, Baehrens* (*hic autem in not.* tectum *infelicius conjecit*) tectos *Mueller.*

Ipsa dehinc Helenam muris arcessit ab altis
Dardanioque suos Paridi deducit amores.
Quem tali postquam conspexit voce locuta est
« Venisti, mea flamma, Paris, superatus ab armis
Conjugis antiqui? vidi puduitque videre,
Arreptum cum te traheret violentus Atrides
Iliacoque tuos foedaret pulvere crines.
Nostraque, me miseram! timui ne Doricus ensis
Oscula disiceret; toto mihi mente relapsa
Fugerat ore color, sanguisque reliquerat artus.
Quis tibi cum saevo suasit contendere Atrida?
An nondum vaga fama tuas pervenit ad aures
De virtute viri? moneo, ne rursus iniquae
Illius tua fata velis committere dextrae. »
Dixerat, et largis perfundit fletibus ora.
Tristis Alexander « Non me superavit Atrides,
O meus ardor! » ait, « sed castae Palladis ira.

---

317 accersit **V B** arccersit **E.** ‖ 318 suo **A.** ‖ 319 Que **B** (**L** *ut vid.*) ‖ postquam tali **Ä.** ‖ 323 Iliacos — foedauit **I.** ‖ 325 Disiiceret **E** dis ≡ ≡ ceret (cu *m* 1 *suprascr.*) **L** discideret **F V** diuideret **M N I** dideret **A** discuteret **B** ‖ toto **E L** tota **I** totus *ceteri* ‖ relicta *omnes.* ‖ 326 calor **M N A** (*et ita ex* color *m* 1 *corr.* **E**). ‖ 327 suasit contendere **E** contendere suasit **L** contendere iussit *ceteri.* ‖ 328 An **E** *m* 2 **B R A Y** Aut *ceteri* ‖ russus **R** ‖ inique **E L N.** ‖ 331 Dixit tum *omnes Baehrensiani* **A I Y** (Dixerat **R S**? *de quibus silet apud Kootenium et Muellerum qui* dixerat *in textum receperunt*) ‖ perfundit **L F** perfudit **E B** profundens **V M N.** ‖ 333 castae **B R** (s *ex* u *m* 1 *corr.* **L**) cau ≡ tc **E** cautae *ceteri.*

325 disiceret (diss.) *Baehrens.* — relapsa *scripsi* revincta *Baehrens* relictae *Anton. de Rooy.*
327 suasit contendere Atrida *Mueller* cont. s. A. *vulgo.*
328 inique *Baehrens.*
331 Dixit, tum — perfudit *Baehrens.* — *Fortasse scribendum est :* Dixit; tum largis perfundens fletibus ora, Tristis Alexander.

Mox illum nostris succumbere turpiter armis
Aspicies, aderitque meo Cytherea labori. »
Post haec amplexu per mutua corpora juncto
Incubuit membris Cygneidos; illa soluto
Accepit flammas gremio Trojaeque suasque.
Interea toto Menelaus in agmine Troum
Quaerit Alexandrum victorque huc fertur et illuc.
Quem frater socias acuens in bella catervas
Adjuvat et forti pulsos Phrygas increpat ore
Servarique jubet leges Helenamque reposcit.

---

336 hoc **Y** ‖ amplexus **E F V I** amplexis **M** amplesus (s *ult. eras.*) **N** complexu **S** iuncto **E** *m* 2 iuncti ≡ **L** iunctis *ceteri.* ‖ 337 incumbit **M N.** ‖ 341 Cui **L** (*et ita* **R**, *sed* quem *in marg.*) ‖ 342 phryges, phriges, friges *omnes.*

336 pectora *Higt.*

IV

Cumque inter sese proceres certamen haberent,
Concilium omnipotens habuit regnator Olympi,
Foederaque intento turbavit Pandarus arcu,
Te, Menelae, petens; laterique volatile telum
Incidit et tunicam ferro squamisque rigentem
Dissecat : excedit pugna gemebundus Atrides
Castraque tuta petit. Quem doctus ab arte paterna
Paeoniis curat juvenis Podalirius herbis
Atque iterum in caedes horrendaque proelia mittit.
Armavit fortes Agamemnonis ira Pelasgos,
Et dolor in pugnam cunctos communis agebat.

Codices — Lib. IV *fere omnes* (*omis.* **MN**). || 344 Cumque **LMN** (et **R** *in marg. ex alt. vet. cod.*) Dumque *ceteri.* || 346 aerato **S** || pindarus **MN**. || 347 telum **L** (**E** *m* 2 *suprascr*). ferrum *ceteri Baehrensiani* **AY**. || 348 flammis **S** (*e* scamis *quod legitur in* **R**). || 349 Discidit **F** || tremebundus **EMN**. || 352 incedens **Y** incedens **E** || misit **A** (**E** *m* 2 *suprascr.*, **F** *in marg.*) mitit illum (illum *e glossa sine dubio ortum*) **B** uenit **MN** uictrix **S** uictor **ELFV**.

Post 345 *nonnulla intercidisse Baehrens suspicatur.*
352. mittit] visit *Baehrens* victor *Mueller qui post v. lacunam significavit.*

Bellum ingens oritur, multumque utrimque cruoris
Funditur et totis sternuntur corpora campis;
Inque vicem Troumque cadunt Danaumque catervae.
Nec requies datur ulla viris; sonat undique Mavors,
Telorumque volat cunctis e partibus imber.
Occidit Antilochi rigido demissus ad umbras
Ense Thalysiades optataque lumina linquit.
Inde manu forti Grajorum terga prementem
Occupat Anthemione satum Telamonius Ajax
Et praedurato transfigit pectora telo :
Purpuream vomit ille animam, sua sanguine multo
Arma rigat moriens. Tum magnis Antiphus hastam
Viribus adversum conisus corpore toto
Torquet in Ajacem : telumque erravit ab hoste

---

355 cruoris utrimque **Y** utrumque cruoris **ELGMB** uirumque cr. **FVNAI** uixque cr. **R** hinc illincque cr. *Gesta Bereng.* || 358 mauors *in* bellum *corr.* **E**. || 359 ex cunctis **MN** cunctis ex **A** ^e^cunctisque **R** || uolat — imber **Y** (*Cf. Aen.* XII, 284) uolant — imbres *ceteri.* || 360 *omis.* **LBFV** *habent in marg.* **E** *m* 1 **R** || rigido] Stygias **Y** || demissus **R** dimissus **Y** demersus **MN** dimersus **E** diuisus **A** || ad **EA** in **MN**. || 361 *omis.* **B** *habet in marg.* **R** || thalestiades **A** (— dis *m* 2 **E**) talestiade^s^ **R** talesiades **MN** cadit sitades (cadit s *in ras. m* 2) **L** thales ita des **FV**. || 362 premuntur **A**. || 363 amphione **EMNB** amphibione **FV** amphy ≡ ≡ one **L**. || 364 tranfigit **Y** transfixit *ceteri* || corpora **MN** || ferro **RB**. || 365 cum sanguine mixtam *omnes.* || 366 Ora rigat *omnes* || tunc **FVRA** cum **S** || magnis] maximus **E** || 367 aduersam **EFVMNA** || conatus *omnes* || pectore **E** *m* 2 **A** (pectore *et* corpore *simul ponit* **Y**).

360 demersus in *veter. edit.* demersus ad *Baehrens.*
361 Thalysiades *Bondam* (*Iliad.* IV, 458).
363 Anthemione *Bondam* (*ibid.*, 473).
365-366 *Locum aperte corruptum, ut potui, emendavi; post* 365 *unum versum periisse suspicatur Havet.*
367 conisus *Wernsdorf corr. ex Aen.* V, 642 et X, 127.
368 telum derravit *Baehrens.*

Inque hostem cecidit, namque ictus in inguine Leucus.
Concidit infelix prostratus vulnere tristi
Et carpit virides moribundis dentibus herbas.
Impiger Atrides casu commotus amici
Democoonta petit teloque adversa trabali
Tempora transadigit vaginaque horridus ensem
Eripit; ille suis moriens resupinus in armis
Concidit et terram moribundo vertice pulsat.
Jamque Amarynciden saxi dejecerat ictu
Pirous Imbrasides dederatque silentibus umbris;
Dumque avidus praedae juvenem spoliare parabat,
Desuper hasta venit dextra librata Thoantis,
Perque viri scapulas annosaque pectora transit.

---

369 tunc ictus in **R S B** (*et ita* **E** *m* 2) cadit ictus in **L** cadit cinctus **E** transfixit in **M N Y** (*et ita, sed* in *supra lin.* **V**) transfixit et (*in marg.* uel in) **F** transfixum **A** || leuchon **E Y** laucon **B** leuton **A** leucon *ceteri.* || 370 tristi **M N** forti *ceteri.* || 371 gemibundus **A** moribundus *ceteri.* || 373 Demononta **Y** Demophonta *ceteri.* || 374 transadigit **L R Y** transadiit **F V B** transegit **M N A** (**E**, egit *in ras.*). || 376 Corruit **S** || gemibundus **A** moribundus *ceteri.* || 377 Inque marum egeum **R** Immani aegaeum **A** Inmanem egeum **M N** (*itaque corr.* **L** *m* 2) Inque mare egeum *ceteri.* || 278 Pirous] Impiger *omnes* || imb ≡asides **L**umbrasides, umbrisiles *fere ceteri* (umbras, i *supra* a **E**). || 380 uibrata **E** *m* 2 || tonantis **A**. || 381 annosaque **L R A** animosaque **S** per annosa **N** pannosa **M** || tempora **R B** timpora **M N** tempore **S**.

369 namque ictus in inguine Leucus *Schrader* (— Leucos *Mueller*) transfixitque inguine Leucon *Baehrens*.
370 tristi *Baehrens restituit.*
371 moribundis *Higt.*
372 Impiger Aeolides *Higt.* Impiger ast Itachus *Weytingh* Hinc Laertiades *Bondam.*
373 Democoonta *Bondam* (*Iliad.* IV, 499).
376 Occidit *Wernsdorf, Kooten.*— moribundo *Dussen* (*cf. Metam.* V, 83 et XII, 118).
377 Jamque Amarynciden *Schrader* (*Iliad.* IV, 517).
378 Pirous *Schrader* (*ibid.* 520).
381 animosa *Kooten, Mueller praetulerunt.*

In vultus ruit ille suos calidumque cruorem
Ore vomit stratusque super sua palpitat arma.
Sanguine Dardanii manabant undique campi,
Manabant amnes passim; pugnatur ubique,
Ardet et immixtis amborum exercitus armis,
Et modo Trojanis virtus, modo crescit Achivis,
Laetaque per varios petitur victoria casus.

---

383 Euomit ore **L** *m* 1. || 384 madescunt **M N**. || 385 pugnabat **B** pugna ≡ ≡ (bat *supra ras.*) **L**. || 386 Ardet et immixtis] Immixtis ardet amborum **C** Inmixtus ambor. ardet **V** — ardens **N** — uel ardet *in marg.* **F** It mixtus ambor. ardens **D** Inmixtis ardens ambor. *ceteri.* || *totum versum uncis inclusit Baehrens.* || 387 modo uirtus crescit **M N A**.

385-386 pugnatur ubique, Ardet et immixtis *scripsi* pugnabat ubique Immixtis ardens *vulgo* pugnatur ubique [Inm. ardens, etc.] *Baehrens qui v.* 386 *spurium habere videtur.*

V

Hic postquam Danaum longe cedentia vidit
Agmina Tydides tumidumque increscere Martem,
In medias acies, qua plurimus imminet hostis,
Irruit et versas prosternit caede phalanges;
Huc illuc ensemque ferox hastamque coruscat.
Bellica Pallas adest flagrantiaque ignibus arma
Adjuvat atque animos juveni viresque ministrat.
Ille, boum veluti viso grege saeva leaena,
Quam stimulat jejuna fames, ruit agmina contra
Et prostrata necat vesano corpora dente :
Sic ruit in medios hostes Calydonius heros,
Virginis armigerae monitis et numine tutus.

Codices — Lib. V *fere omnes* (*omis.* **M**). || 389 Sic **L** (*sed* h *m* 2 *suprascr.*) **N R S** Sed **Y**. || 392 prosternat **R**. || 393 ferox tunc ense coruscat et asta **M** f. ense q̄ cor. et asta **N** enseq; f. astaque **F** *ex corr. erasis virgulis, et* **A** || cruentat **E** *m* 2 retorsit **Y**. || 394 fulgentia **A**. || 398 *in fine* ferro **A**. || 400 tecmine tutus (*suprascr.* uel numine diue) **F** munere **S** || Virginis et nomen monitis occiugere tutus **A**.

389 Sed *Wernsdorf praetulit.*
396 Ille] Atque *Baehrens* Inde *Kooten in not.*
400 armiferae *Kooten, jam Wernsdorf suspicatus erat.*

Conversi dant terga Phryges; fugientibus ille
Instat et exstructos morientum calcat acervos.
Dumque ferit sternitque viros, videt ecce Daretis
Adverso stantes furibundus in agmine natos,
Phegeaque Idaeumque simul; quem cuspide Phegeus
Occupat ante gravi, sed vulnera depulit umbo,
Vitatumque solo ferrum stetit : haut mora, totis
Ingentem torquet Tydides viribus hastam
Transadigitque viri pectus; pars cuspidis ante
Eminet, et prodit scapulis pars altera fossis.
Hunc ubi fundentem calidum de pectore flumen
Versantemque oculos animamque per ora vomentem
Conspexit frater, stricto celer advolat ense
Germanique cupit fatorum existere vindex.
Sed neque vim saevi nec fortia sustinet arma
Tydidae contraque tamen defendere temptat.

402 instructos **F M N** constructos (ex *m* 2 *supra* con) **L**. || 403 ferit **R** furit *ceteri* || danitis *plerique* (doanus **E** *m* 2 *add.*) danit ≡ ≡ **N** *erasum in* **L** tonantis **A** doantis **B** cloantis **R S**. || 404 Aduersos **F** Abuersos **R** || in agni nates **R**. || 405 Praegeumque **R** Pregneumque **F** Pringeumque **S** Egeumque **M** Pregeum **E B** Praege ≡ um **L** Pr(a)egneum **A V** || Phegeus] praepes **Y** pr(a)eceps *ceteri*. || 406 graui **E** (*et erasa supra* i *virgula* s *indicanti* **L**) grauis *ceteri*. || 407 Vitatoque **R** Vibratumque **E** *m* 2. || 409 Transadiit **E F V** Transegit **M** Transaegit **N**. || 410 Inminet **L R** ≡ minet (Im *m* 2 *supra ras.*) **E** Imminet **F V** || prodiit **E** || scapulis] humeris **A** scapulas — fossas **R** scapulis — fossos **E** *corr. m* 2. || 411 corpore **M N**. || 412 *deest in* **S**. || 414 uictor **F**. || 415 fortis **Y**.

402 furit *Wernsdorf, Baehrens receperunt.*
404 fremibundus *Baehrens.*
405 Phegeaque *Higt* (*Iliad.* V, 9 sqq.). — Phegeus *Schrader, Higt.* praeceps *e codd. Wernsdorf retinuit.*
407 Vibratumque *Wernsdorf recepit.*

Ut volucris, derepta sui cum corpora nati
Accipitrem laniare videt, nec tendere contra
Auxilium nec ferre suo valet anxia nato,
Quodque potest, levibus plangit sua pectora pennis :
Sic hostem Idaeus germani caede superbum
Spectat atrox miseroque nequit succurrere fratri;
Et nisi cessisset, dextra cecidisset eadem.
Nec minus in Teucros armis furit alter Atrides
Insequiturque acies et ferro funera miscet.
Obvius huic fatis occurrit ductus iniquis
Infelix Hodius, quem jactae cuspidis ictu
Sternit et ingenti scapulas transverberat hasta.
Hinc petit Idomeneus adversa ex parte ruentem
Maeoniden Phaestum; cujus post funera laetus
E Strophio genitum Stygias demittit ad umbras.

---

417 uolucer *omnes Baehrensiani* (uel cris *supra* cer *m* 2 **E**) || derepta *Helmst.* decepta **F V B R A** de ≡ ta (p. *in ras ut vid.*, cerp *m* 2 *supra ras.*) **L** decerpta **M N S** discerta (*m* 2 *in* decerpta *corr.*) **E.** || 419 neque **E L F V** || fato **Y.** || 420 sua corpora **R** || plaudit **L F** pulsat **M N.** || 423 ni **F V B A** (*m* 1 *in* nisi *corr.* **E**). || 427 rodius *fere omnes* || iacte **R** uastae *ceteri.* || 428 ingentes **B** || diuerberat **Y** transfixerat **E** *m* 2. || 429 aduersa ex parte **A** ex aduersa p. **R B** de aduersa p. **S** aduersa parte *ceteri.* || 430 Meridione satum **E F V Y** Menioque **R** Merione, Myrione *ceteri* || pro funere **F V B** pro uulnere **A.** || lecto **R** laetus *ceteri* (letus **S**). || 431 Et stropio **R** Et strepio **B** Istripio **A** Estrepio *ceteri* || dimittit *plerique* dimisit **E** *m* 2.

417 derepta *Wernsdorf, Baehrens* discerpta — viscera *Barth, Kooten, Mueller.*
424 acer *veter. edit., Wernsdorf.*
425 vulnera *id.*
427 Hodius *Bondam* (*Iliad.* V, 39). — jactae *recepit Kooten* (*cf. Aen.* X, 733) vasto *Wernsdorf* vastae *vulgo.*
429 ferit *Schrader, Kooten, Baehrens.* — adversa parte *vulgo.*
430 Maeoniden Phaestum *Schrader* (*Iliad.* V, 43). — laetus *retinuit Mueller* Atrides *vulgo ab Higtio et Schradero.*
431 E *Baehrens* Et *vulgo.* — Strophio *Schrader* (*Iliad.* V, 49).

Meriones Phereclum vibrata perculit hasta,
Pedaeumque Meges; tum vastis horridus armis
Eurypylus gladio venientem Hypsenora fundit
Et pariter vita juvenem spoliavit et armis.
Parte alia volitat sinuoso Pandarus arcu
Tydidenque oculis immensa per agmina quaerit.
Quem postquam Troum sternentem corpora vidit,
Horrida contento derexit spicula cornu
Et summas umeri destrinxit acumine partes.
Tum vero ardescit juvenis Calydonius ira,
In mediasque acies animosi more leonis
Fertur et Astynoum magnumque in Hypirona tendit :

---

432 Merionis puerum *omnes Baehrensiani* (*de ceteris, apud Kootenium, non liquet, nisi quod* Memnonis **A** Mirismi **S**) || librata *omnes* || pertulit **A S** percutit *ceteri.* || 433 Pregeumque megestus *fere omnes* || tum vastis horridus armis] uastis horridus armis (horrendus *m* 2) **E** uastisque horridus armis *ceteri* || Prigimque petit megestus fortis in armis **S.** || 434 uetuentem **M N** uehementem **E F V** || (h) erpedona *plerique* herp ≡ (enora *m* 2 *suprascr.*) **L** elpenora **E** *m* 2 sarpedona **A** alpenora, sarpedona *conjunctim* **Y.** || 435 iuuenem vita **B F V.** || 436 uiolat **S** || pindarus **E M N** (*et, simul cum* pandarus, **Y**) || (434 *et* 436 *inter se locum mutaverunt in* **R**). || 439 Horridaque extendo **S** || deiexit **S** direxit *ceteri* || specla **R** || 440 distrinxit *plerique* — git **L F V** — guit **E** *m* 1 *suprascr.* percussit **S.** || 441 Tum *omnes Baehrensiani* Tunc *ceteri* (?). || 442 mediasque] medias **E L** *m* 1 **F V A** (*in hoc* Per medias) || morileonis **R** forte leonis (more *suprascr. m* 1) **E.** || 443 astronium *fere omnes* (astranomum **F** astonium **R**) || in *omis. omnes* || hypenora, hyponora *fere omnes* alpenora **M N** || fundit *omnes.*

432-433 Meriones Phereclum (*Iliad.* V, 59), vibrata perculit, Pedaeumque Meges (*Iliad.* V, 69), *Schrader.* — tum *Mueller.*
434 metuentem *Baehrens* vementem *Mueller* fugientem *Higt.* — Hypsenora *Bondam* (*Iliad.* V, 76 *sqq.*).
439 derexit *Baehrens* direxit *vulgo.*
443 Astynoum, Hypirona *Bondam* (*Iliad.* V, 144). — in, tendit *Mueller restituit.*

Cominus hunc gladio, jaculo ferit eminus illum.
Inde premit Polyidon Abantaque cuspide forti
Et notum bello Xanthum vastumque Thoonem.
Post hos infestus Chromiumque et Echemona telo
Proturbat celeri pariterque ad Tartara mittit.
Tu quoque Tydidae prostratus, Pandare, dextra
Occidis, infelix, accepto vulnere turpi,
Dextera qua naris fronti conjungitur imae.
Dissipat et cerebrum galeae cum parte revulsum
Ossaque confossi spargit Tydeius ensis.
Jamque manum Aeneas simul et Calydonius heros
Contulerant jactisque inter se cominus hastis
Undique rimabant inimico corpora ferro,
Et modo cedebant retro, modo deinde coibant.
Postquam utrique diu steterant nec vulnera magnus

---

445 polydona *omnes* || athamanta **Y**. || 446 thoantem **E** *m* 2 **M N S** toantem **Y** oloantum **R** t (h) oantum *ceteri*. || 447 infestus **R** infestum **A** infestos *ceteri* || cronium **E R V B** cronum **L** cordium **M** cormum **N** cornum **F** cretonum **A** || scemona, stemona *omnes*. || 448 Perturbat **E** *m* 2 **F V B**. || 449 *deest in* **R** pindare **E** (*corr. m* 1) **M N** (uel pandare *suprascr.* **Y**) pandere **L V**. || 450 turpi] xp̄i **R** tristi *ceteri*. || 453 confossi **RB** (*et* **L** *ex corr. m* 2) confossa *ceteri* (cum galea **Y**) || tytydius (i *ex corr.*) **L** tytidius (*in* tydeus *corr.*) **E** titideius **R** thitydeius (uel thitieus) **Y** titideus *ceteri*. || 454 Cumque **S** Tumque **R B** Tuncque **V** Tunc **A** || jactisque] iactis *omnes*. || 456 rimabantque inimico viscera **M N** || inimico] inuincto **S**. || 457 reddebant **R**. || 458 utrimque **L S** uterque **E F B Y** || steterat **E Y** || magna **R** manus **S**.

445-446 Polyidon, Thoonem *Bondam* (*Iliad.* V, 148, 152).
447 infestos *Mueller*, *Baehrens*. — Chromium, Echemona *Bondam* (*Iliad.* V, 159-160).
450 turpi *ego ex Burmann. cod.* tristi *vulgo*.
453 Tydeius *Heinsius*.
455 jactisque *Kooten*.

Qua daret infesto Tydides ense videbat,
Saxum ingens, medio quod forte jacebat in agro,
Bis seni quod vix juvenes tellure levarent,
Sustulit et magno conamine misit in hostem.
Ille ruit prostratus humi cum fortibus armis;
Quem Venus aethereas genetrix delapsa per auras
Excipit, et nigra corpus caligine texit.
Non tulit Oenides animis nebulasque per ipsas
Fertur et in Venerem flagrantibus irruit armis
Et neque quem demens ferro petat inspicit ante
Caelestemque manum mortali vulnerat hasta.
Icta petit caelum terris Cytherea relictis
Atque ibi sidereae queritur sua vulnera matri.
Dardanium Aenean servat Trojanus Apollo
Accenditque animos iterumque ad bella reducit.
Undique consurgunt acies et pulvere caelum
Conditur horrendisque sonat clamoribus aether.

---

459 infesta **M N**. || 461 leuarent **R Y B** (**L** *m* 2 *suprascr.*) mouerent *Helmest.* mouebant *ceteri*. || 463 humi **E** humo *ceteri*. || 464 aetherias **L** || dilapsa **E** (*sed corr. m* 2) **B** delaxa **R**. || 465 Accipit et *omnes* Accepitque **I** || tegit **M N** condit **V** (*et, simul cum* texit, **Y**). || 466 eonides *plerique* titides **N** atrides **I** egides **A** || animos **R S V** (s *eras.* **B**) animo **M N**. || 468 sed neque **E F M A** Nec quoque **V** || ferro demens **A** || clemens **R**. || 469 letali **A**. || 470 Laesa **R**. || 471 sidereo (siderio **S**) — marti *omnes*. || 472 Dardaniumque **F M N R I** (que *in* **L** *eras.*) || curat **A**. || 473 praelia mittit **F**. || 475 horrendum **Y**.

461 levarent] moverent *Mueller*, *Baehrens* (*ex Metam.* XII, 432; *perperam, nam librarium semidoctum ex Ovidii versu verbum « moverent » huc transtulisse veri simile est*).
462 conisu (?) *Baehrens in not.*
470 Laesa *Kooten recepit.*
471 Sidereae matri *Schrader*, *Higt*, *Van Dorp*.

Hic alius rapido dejectus in aequora curru
Proteritur pedibusque simul calcatur equorum;
Atque alius volucri trajectus pectora telo
Quadrupedis tergo pronus ruit; illius ense
Dejectum longe caput a cervice cucurrit;
Hic jacet exanimis fuso super arma cerebro :
Sanguine manat humus, campi sudore madescunt.
Emicat interea Veneris pulcherrima proles
Densaque Grajorum premit agmina nudaque late
Terga metit gladio funestaque proelia miscet.
Nec cessat spes una Phrygum fortissimus Hector
Sternere caede viros atque agmina vertere Grajum.
Ut lupus in campis pecudes cum vidit apertis,
Non actor gregis ipse comes, non horrida terret
Turba canum; fremit esuriens et neglegit omnes
In mediosque greges avidus ruit : haut secus Hector
Invadit Danaos et territat ense cruento.
Deficiunt Grajorum acies, Phryges acrius instant
Attolluntque animos : geminat victoria vires.
Ut vidit socios infesto cedere Marti
Rex Danaum, sublimis equo volat agmina circum

476 Hic **L B** Hinc **E** Hinc **F V M N Y A** || aequore **S** equone **R** || cursu **R** || in aequore cursu *Gesta Bereng.* || 477 Conteritur **E** *m* 2 Prostratus **F** || calcatus *Gesta Bereng.* || 478 volucri] rapido **MN** || pectora **B** (**L** *m* 2 *suprascr.*) corpora *ceteri Baehrensiani* tempora *Gesta Bereng.* || 479 Cornipedis *Gesta Bereng.* || 480 Deiectumque caput longe **R.** || 481 Sic **F V** (**L** *corr. m* 2) || exanguis **Y.** || 484 Cunctaque **F.** || 487 atque] simul **F** || vertere] casdere **S.** || 488 campo — aperto **S.** || 489 actor **A I** auctor *ceteri* (auctor **M** pastor **E** *m* 2). || 490 premit *omnes.* || 493 Difficiunt **R** Diffugiunt **MN.** || 494 Extollunt **I.** || 495 marti **R** marte *ceteri* (*hunc versum* **Y** *non habet*).

490 fremit *Higt.*

Hortaturque duces animosque in proelia firmat.
Mox ipse in medios audax se proripit hostes
Oppositasque acies stricto diverberat ense.
Ut Libycus cum forte leo procul agmina vidit
Laeta boum passim virides errare per herbas,
Attollit cervice jubas sitiensque cruoris
In mediam erecto contendit pectore turbam :
Sic ferus Atrides adversos fertur in hostes
Infestasque Phrygum proturbat cuspide turmas.
Virtus clara ducis vires ascendit Achivum,
Et spes exacuit languentia militis arma :
Funduntur Teucri, Danai laetantur ovantes.
Tandem hic Aenean immisso tendere curru
Conspicit Atrides strictoque occurrere ferro
Comparat et jaculum, quantas furor ipse movebat,
Viribus intorquet, quod detulit error ab illo
Pectus in aurigae stomachoque infigitur alto :
Ille ruens ictu media inter lora rotasque
Volvitur et vitam calido cum sanguine fundit.

497 animosque] animos **M N** || ad praelia **A.** || 501 herbas] agros **A.** || 502 iubam **R.** || 503 conscendit **A I.** || 504, 505 *desunt in* **I.** || 505 Infestam — turmam **M N** Infestas — turmas *ceteri* || perturbat **B V** turbabat **Y.** || 508-612 *desunt in* **I.** || 509 huc **S** || admisso **E** *m* 2 dimisso **V** misso **Y** || contendere **Y F** contondere **B.** || 510 stricto concurrere **R Y** stricto et concurrere **S.** || 511 Cum parat **A** Hinc parat **Y** Apparat **B** Et parat **F** || quantum *omnes* (quantus **L** *m* 2 *ex corr.*) || mouebat **F N B** manebat **Y** monebat *ceteri.* || 512 depulit *omnes.* || 515 fudit **M N** (*corr. m* 1 **E**).

505 Infesta *cf.* 680 *et quae narrat Kooten ad nostrum versum; hic autem* infestus *maluit.*
511 quantas — movebat *Hoeufft* quantis — monebat *Higt, Kooten.*
512 detulit *Schrader, Higt.*

Ingemit Aeneas curruque animosus ab alto
Desilit et valido Crethonaque cominus ictu
Orsilochumque ferit, quorum post funera victus
Paphlagonum ductor Menelai concidit armis,
Antilochique Mydon; post hos Jovis inclita proles
Sarpedon subiit funestaque proelia miscet.
Quem contra infelix non aequis dimicat armis
Tlepolemus magno satus Hercule, sed neque vires
Hunc servare patris nec tot potuere labores,
Quin caderet tenuemque daret de corpore vitam.
Saucius egreditur medio certamine belli
Sarpedon, fraudisque subit commentor Ulixes
Et septem juvenum fortissima corpora fundit.

---

517 creto ona **R** credonia **Y** caetona (e *supra* to) **B** cretheona *ceteri* (*sic m 1 ex* crethona *corr.* **E**). || 518 Tersilocum *omnes* (Thersilochum **E** Tersilicum **A**) || pro funere **F V B** || uictus **B** : uictor *ceteri.* || 519 Paflagonum **B** Paphanum **A** Falagonum **E** *m* 2 *suprascr.* Paflagonem *ceteri.* || 520 Antilocumque milon *fere omnes* (Antilochusque **S**). || 521 subiit funestaque prelia **B** in bella subit funestaque **E Y** ≡ bella ≡ ≡ ≡ funestaque praelia **L** bella funestaque pr. **R** bellum funestaque pr. **V A** bellum hic funestaque pr. **S** in bella funesta pr. **M N** bellumque et funera pr. **F** — « *Apparet glossam* in bella *additam ad* subiit *turbarum fuisse causam* » (*Baehrens*) — *Pro* subiit *codex Helmest. habet* sequitur. || 522 Prelia quem contra non equis viribus audet **E.** || 523 Striptolemus, Triptolomus *fere omnes.* || 525 tenuique daret **A** tenuem daret et **B.** || 527 fraudis subiit **E.** || 528 Et VII iuuenum fortissima **R S** pulcherrima *ceteri* || fudit **E N.**

517 Crethona *Higt* (*Iliad.* V, 541 *sqq.*).
518, 520 Orsilochum, Antilochique Mydon *Bondam* (*Iliad. ibid. et* 580).
521 subiit] sequitur *Wernsdorf* bellum *Mueller*.
523 Tlepolemus *Bondam* (*Iliad.* V, 628).
528 fortissima *e codd. Burmanniano et Santeniano reposui.*

Hinc pugnat patriae columen Mavortius Hector,
Illinc Tydides : sternuntur utrimque virorum
Corpora per campos et sanguine prata rigantur.
Pugnat bellipotens casta cum Pallade Mavors
Ingentemque movet clipeum; quem sancta virago
Egit et extrema percussum cuspide caedit,
Attonitumque simul caelum petere ipsa coegit;
Hic ille aethereo queritur sua vulnera regi
Saucius et magni genitoris jurgia suffert.

---

529 Hic **B** Huic **Y** || culmen **L Y E** *m* 2 lumen **E A B** || mavortius] fortissimus **R.** || 530 Illic **Y** Illuc **F** || utrumque **R.** || 533 sacra **E Y** (Quem *ad Martem, non ad clipeum, Kooten jure refert*). || 534 ledit **R** cedi ≡ **L** caedit *ceteri.* || 535 appetere **M N** petit **L** || illa **R** ipsa *ceteri.* || 536 Illic **Y** Sic ille **S** || etherio **E L.**

534 Aegide et *Suringar, Wernsdorf.*
535 ipsa] inde *Baehrens.*

VI

Interea magnis Acamantem viribus Ajax
Interimit, vastumque capit Menelaus Adrastum
Et rapit ad classes manibus post terga revinctis,
Ut vivo ducat laetos ex hoste triumphos.
Incumbunt Danai, cedit Trojana juventus
Tergaque nuda tegit; sensit Mavortius Hector,
Pro Danais pugnare deos validasque suorum
Virginis armigerae subduci numine vires,
Continuoque petit muros Hecubamque vocari
Imperat et divae placari numina suadet.
Protinus auratas innuptae Palladis arces

Codices — Lib. VI (*omis.* **L M**). || 540 posterga **B** p̊. g̊. **R.** || 541 uiuo ducat **Y** uiuo ducant **E S** uiuo deducant **R** ui deducant **L N V** (**E** *m2*) ui dedecunt **A** (*qui* Et, *non* Ut *habet*) inde ducant **B** ducant auidi **F.** || 543 tegit] premit **A.** || 548 armatas *omnes* || intacte **S** || *Hos versus* **R** *sic exhibet :* Protinus armatas innuptae palladis arces || Exornant cedesque sacras et templa mineruae || Iliades subeunt festis altaria sertis || Pro caris genitrix natis et coniuge fundit || *Et ita in* **A**, *nisi quod versus secundus et tertius inter se locum mutaverunt* (caedes — charis).

545 armiferae *Kooten.*
548 auratas *Sterk* arquatas *Mueller in textu* (*vel* ornatas *in not.*) elatas *Baehrens.*

Iliades subeunt : festis altaria sertis
Exornant caeduntque sacras de more bidentes.
Dumque preces Hecube supplex ad templa Minervae
Pro caris genetrix natis et conjuge fundit,
Interea Glaucus stricto decernere ferro
Cum Diomede parat nomenque genusque roganti,
Quis sit et unde satus, magnis cum viribus hastam
Mittere temptabat, temptanti Aetolius heros
« Quo ruis? » exclamat « quae te, scelerate, furentem
Mens agit imparibus mecum concurrere telis?
Hospitis arma vides, Veneris qui vulnere dextram
Perculit et summo pupugit certamine Martem.
Pone truces animos infestaque tela coerce ».
Post haec inter se posito certamine pugnae
Commutant clipeos inimicaque proelia lincunt.
Colloquium petit interea fidissima conjunx

---

549 festisque **M N.** || 550 *habet* **L** *in marg. m 1 post v. 546* || de more *cod. Helmest.* ex more **L** *in marg.* ad templa *ceteri Baerhensiani* **Y** || bidentes] minerue **F M.** || 551 *omis.* **F V**, *add. in marg. m1* **E**; uerba cumque — supplex *in ras.* **L** || Dumque] Ipsa **S** || hecube **L** *in ras.* hecuba *ceteri* (eccuba **B**). || 552 genetrix **N** genitrix *ceteri.* || 555 Quis sit **B** Qui sit *ceteri Baehrensiani* (*ex* Qus *corr.* **F**) || satus] ferat **Y C D** *omnes Baehrensiani* (fuerat **F**) foret *ceteri.* || 558 consurgere **R.** || 559 Militis **R.** || 560 pupugit *fere omnes* populit **R** (purus **B** *ita ut* r *et* s *ex corr. sint*). || 562 hoc **Y.** || 563 inuisa **E** *m2* inita **S** || lincunt **L** iungunt **E** mutant **B** linqunt **E** *m2* *cum ceteris* || Lib. VII **R** *in marg. et omnes Baehrensiani praeter* **M.**

551 Hecabe *Mueller.*
555 Quis sit et unde satus *scripsi* Quis sit et unde foret *edit. veter.* Quis sit et unde, ferox *Mueller.* Quis sit et unde, ferus *Baehrens.* Quis sit quidve ferat *Weytingh* (*Cf. Aen.* II, 74; *sed* ferat *e versu praecedenti*, parat, *in nostrum irrupisse valde suspicor*).
560 pupugit *restituit Baehrens* repulit *veter. edit.* pepulit *Kooten, Mueller.*
564 Liber VII *Mueller.*

Hectoris Andromache parvumque ad pectora natum
Astyanacta tenet ; cujus dum maximus heros
Oscula grata petit, subito perterritus infans
Convertit timidos materna ad pectora vultus
Terribilemque fugit galeam cristamque micantem.
Utque caput juvenis posito detexerat aere,
Protinus infantem geminis amplectitur ulnis
Attollensque manus « Precor, o pater optime » dixit,
Ut meus hic, pro quo tua numina natus adoro,
Virtutes patrias primis imitetur ab annis ».

---

566 tenens **MNA** (*et* **L** *ita ut* ns *ex corr. sit*) || heros] Hector **EMN**. || 567 grata] praua **F** parua *ceteri*. || 569 cristamque minantem *vel* menantem **Y** cristamque comantem **RFVAST** cristasque comantes *ceteri*. || 570 Atque *et* **E** *et* **L** *m1*. || 572 precor o precor **F** rector precor **V** precor iupiter **B**. || 573 Ut meus] Unicus **B** Ut m̄s **LV** || munera **Y**.

567 grata *conjeci* cara *Baehrens in textu* (*vel* pura *in notis*) parva *vulgo*.
569 cristasque comantes *Kooten*, *Mueller*, *Baehrens* (*ex Aen*. III, 468).

VII

Haec ait, et portis acies petit acer apertis;
Una deinde Paris. Postquam ad certamina ventum est,
Protinus in medium procedit maximus Hector
Grajorumque duces invictis provocat armis.
Nec mora : continuo fraudis commentor Ulixes
Et ferus Idomeneus et notus gente paterna
Meriones Grajumque simul dux acer Atrides
Ajacesque duo, claris speciosus in armis
Eurypylus magnoque Thoas Andraemone natus
Quique manum Veneris violavit vulnere tristi
Procedunt; aberat nam Troum terror Achilles

Codices — Lib. VII *omis. omnes; cf. ad v.* 563. || 575 acies] bellum **E**. || 576 in certamina *omnes Baehrensiani* quod cermina **R** || est *m2 add.* **L**, *non agnoscit* **R**. || 577 processit **MN**. || 582 duo claris *fere omnes* (duos **V** clarisque **L** duris **MN**). || 583 magnus **Y**. || 585 aberat iam *ex* aberant nam *corr*. **E**.

576 in certamina *Baehrens*.
580 notus] junctus *Weytingh*.
582 Ajacesque duo, claris *scripsi* Ajacesque duo et claris *Mueller* Ajacesque duo clari et *Baehrens*.

Et cithara dulci durum lenibat amorem.
Ergo ubi dejectis auratam regis Atridae
Sortibus in galeam magnus processerat Ajax,
Principio jactis committunt proelia telis,
Mox rigidos stringunt enses et fortibus armis
Decernunt partesque oculis rimantur apertas
Et modo terga petunt, duros modo fortibus ictus
Depellunt clipeis; ingens ad sidera clamor
Tollitur et vastis impletur vocibus aether.
Non sic setigeri exacuunt fervoribus iras
Pectoribusque fremunt vastis, mox dentibus uncis
Fortia terga petunt spumantque per ora vicissim, [598]

Alterni librant gladios et vulnera miscent 597

ejecerunt Wernsdorf, Mueller; nihil hoc nisi glossema est.

---

586 diuum — amores *omnes*, *praeter* **S** *qui hunc versum ita exhibet :* Et dulci cithara raptos lenibat amores. || 587 delectis **L** deiectus **E B.** || 588 pr (a) ecesserat **F V.** || 589 iactis (tis *ex corr.*) **L** (**R**?) iaculis **E A S** iacula **B** iaculans *ceteri* || mittunt **B** committit **F V M N** || telis] missis **E A** miscent **B** *qui* et praelia *habet.* || 591 decertant **S** || apertis *omnes.* || 592 premunt, modo diros **S.** || 593 Conpellunt **R** Expellunt **S.** || 596 fremunt] petunt *omnes* || mox] modo *omnes.* || 597 Alternos **E** *m* 2 **A S** || uibrant **F** || gladios] ictus **A** praelia **M N.** || 598 petunt **R M N** premunt *ceteri* (**B** *supra ras.*) || spumantque] quc *omis.* **M N S** spumamque **B.**

586 durum — amorem *Kooten* diros — amores *Dussen* duros — amores *editio Fanensis.*
591 apertas *corr. Schrader et Higt.*
596 fremunt *Kooten* ruunt *Mueller* — mox *scripsi; jam Baehrens suspicatus erat (vide in ejusd. app. crit.)*
598 premunt *Kooten, Mueller* tremunt *Baehrens* — fera ora *Baehrens.*

Fumiferae nubes et crebri fulminis ignes
Jactantur magnoque implentur murmure silvae.
Tandem animis armisque furens Telamonius Ajax [602]
Insignem bello petit Hectora, quaque patescit
Nuda viri cervix, fulgentem derigit hastam :
Ille ictum celeri praevidit callidus astu
Tergaque summisit ferrumque umbone repellit.
Sed levis extremas clipei perlabitur oras
Cuspis et exiguo cervicem vulnere libat.
Acrius impugnans rursus consurgit in hostem
Priamides nec jam ferro Telamone creatum,

Talis Priamides similisque Aeacides armis 601

spurium agnovere Schrader et Higt.

---

599 Fumiferas (c *supra* as *m* 2) **E** Fumigere (g *et alt.* e *ex corr.*) **L** || et crebri **Y E** *m* 2 cō ≡ ctaq **B** concreta **M N** concretaque *ceteri* || fulminis ignes **Y E** *m* 2 fulmina et ignes **M N A** fulgura in ignes **V** fulgura et ignes **E** fulguraque ignes **L F B** fulgureque ignes **R.** || 600 Iactant et **A** || implentur magno quoque **E** magno impl. sic **F V B** magno inpl. tum **M N.** || 602 animo **M N S** || armisque **E** teloque *ceteri* (telo *ex corr.* *m* 2 **L**). || 603 patescit **L** patebat **E F M N** petiuit **B V** petiit **R.** || 604 diripit **V R** dirigit *ceteri* || ensem *omnes.* || 605 *omis.* **L R V**, *in marg. habent* **B F E** (*hic ejus vice in textu hunc versum praebet :* Cedebat iuueni paulum mauortius heros || ictu **F.** || 607 delabitur **A.** || 608 Ensis *omnes* || librat **A** ledit **S.** || 609 Acrior **M N Y** (**L** *ita ut* or *m* 2 *ex corr. sit*) Artius **A** || ûpugnam **B** aduersum **E** in pugnam *ceteri.*

599 *spurium esse Weytingh, fortasse haud perperam, arbitratus est qui legere jussit :* — spumaeque per ora vicissim Jactantur — Fumificæ *Kooten* — Fumiferæ nubes concretaque fulgura et ignes *vulgo* Fumiferæ nubes concrescunt, fulgura et ignes *Baehrens.*
604 derigit *Baehrens* — ensem *Mueller.*
605 actu *Baehrens.*
608 cuspis Mueller.

Sed magno saxi jactu petit; at ferus Ajax
Ingentem clipeo septemplice reppulit ictum
Et juvenem saxo percussum sternit eodem.
Quem levat exceptum Grais inimicus Apollo,
Integrat atque animum; jam rursus ad arma coibant
Stringebantque iterum gladios, cum fessus in undas
Coeperat igniferos Titan immergere currus
Noxque subire polum : juxta mittuntur utrimque
Qui dirimant a caede viros; nec segnius illi
Deponunt animos. Tum bello maximus Hector

« Quae te terra virum, qui te genuere parentes?
Viribus es proles generosa atque inclita » dixit.
At contra referre parat Telamonius Ajax :
« Hesione de matre vides Telamone creatum;
Nobilis est domus et fama generosa propago ».
Hector ut Hesionae nomen casusque recordat :

---

611 ac **S** ú (=ut) **B.** || 612 Ingentis clipe ≡ (o *supra ras.*) **L** || repulit **L R B M N** depulit **A Y** reppulit *ceteri.* || 614 *et* 615 *absunt ab* **I.** || 615 Integrat atque **E** Integrat ac **Y** Integratque (que *supra lin.* **L**) *ceteri* || ad] in **E A.** || 616 Stringebantque **E** *m2* **A** Stringebant *ceteri* || cum fusus **S** confossus **I** || undis **IY.** || 617cursus **A I.** || 618 utrosque *omnes.* || 619 segnius] sanguinis **R.** || 622 es] o **I.** || 623 Et **L** || conferre **E** narrare **A** || paret **L.** || 624 Exiona **A I** Hesiona, Esiona *ceteri.* || 625 *omis.* **B** || *Pro 624, 625, 626 leguntur in* **R** *seqq. :* || Non ait indignor genus egregium memorare || Qui patre sum telamone satus patria salamina || Lactauit frigii quem filia laomedontis. || 626 exionae **A I** esione, asione *fere ceteri* || recordat **L,** *et* **G** *qui hic iterum incipit* recordans *ceteri.*

618 utrimque *Weytingh.*
621-626 *interpolatos sensit Kooten.*

« Absistamus » ait, « nam vis communis utrique »;
Et prior Ajacem fulgenti munerat ense
Inque vicem, quo se bellator cinxerat Ajax,
Accipit insignem vario caelamine balteum.
Post haec extemplo Danaum Troumque catervae
Discedunt, caelumque tegit nox atra tenebris.
Implentur dapibus largis Bacchique liquore
Atque avidi placido tradunt sua corpora somno.
Postera cum primum stellas Aurora fugarat,
In coetum venere Phryges; tum maximus Hector
Cum sociis memorans hesternae funera caedis
Suadet ut invictis Helene reddatur Achivis
Praedaque quae duros Menelai mulceat ignes.
Idque placet cunctis. Tum saevo missus Atridae
Pertulit Idaeus Troum mandata, neque ille
Aut animum praedae aut dictis accommodat aures,

---

627 nam vis] sanguis *omnes* || utrique est **M N.** || 628 At **A I** Et *ceteri* || fulgenti] falcato (aurato. i. deaurato) **E** deaurato **V** aurato *ceteri.* || 630 miro **E.** || 631 hoc **F** et **L** hec *ceteri* (*omis.* **G** Postq; e **B**) || graium troumque **R** troum graiumque **S** troum danaumque *ceteri* || *635-645 desunt in* **I.** || 636 martius **A.** || 637 eternae **M N** externae **R.** || 638 Suasit **E** *m2* || elena, helena *omnes.* || 640 tunc — atridi **R.** || 642 aut dictis commodat **R** dictisue accommodat **A** uel dictis accommodat **Y.**

627 nam vis *Baehrens* virtus *Mueller* — utrique est *vulgo.*
628 fulgenti *conjeci* (*e* falcato *in Erfurtano codice;* aurato *glossam esse ad* fulgenti *additam suspicor*) falcato *Mueller* (*Cf. Ovid. Met.* I, 717) deaurato *Baehrens.* — Ajacemque prior aurato *Wernsdorf, Kooten.*
631 Post haec *restituit Baehrens* posthac *vulgo* — Danaum Troumque *scripsi* Troum Danaumque *ceteri.*
642 Aut animum precibus nec dictis porrigit aures *veter. edit.* (precibus *ex* prede, prece *et* porrigit *e deterior. codd.*) Aut animum praedae, dictis aut commodat aures *Kooten in notis, quod non displicet.*

Ultro etiam castris Idaeum excedere jussit.
Paruit is monitis iterumque ad castra reversus
Troica contemptum duro se reddit ab hoste.
Interea Danai confusa caede suorum
Ingentes struxere pyras collectaque passim
Fortia tradiderunt sociorum corpora flammis;
Tum renovant fossas et vallum robore cingunt.

---

643 etiam] de **Y** || idaeum castris **A** || cedere **M N**. || 644 is **B** his, hic *ceteri* || regressus **R** (*sed manu recentiore marg. ascr.* « *in alt. vet. cod.* reuersus » || *Hoc in versu desinit* **R**. || 645 Troica **M N** Troi (a) e *ceteri* || se duro **A** || reddit] narrat **S** *et in* **E** *m* 1 *suprascr.* || 646 confusa **E** confusi *ceteri* (i *in* **L** *ex corr. m*2) *et* **E** *m*2. || 647 Ingentem — pyram **A**. || 648 tradebant **A I** tradiderant *ceteri*. || 649 Dum **E** Tunc **L** Et **M N** || fossas] uires **F V B G A S** || robora **E** || firmant **G**.

644, 645, 646 is, Troica, confusa *Baehrens restituit.*

VIII

Ut nitidum Titan radiis patefecerat orbem,
Convocat in coetum superos Jovis et monet omnes,
Ne contra sua dicta velint contendere divi.
Ipse per aethereas caeli delabitur auras
Umbrosisque simul consedit montibus Idae;
Inde acies videt Iliacas dextraque potenti
Sustinet auratas aequato pondere lances
Fataque dura Phrygum casusque expendit Achivum
Et Grajum clades gravibus praeponderat armis.
Interea Danaos, ingenti concitus ira,
Priamides agit et gradiens supereminet omnes,

Codices — Lib. VIII *fere omnes; omis.* **G M N**. || 650 Et **E** *corr. m*2 **L** || nitidis radiis titan **M N**. || 651 omnes **L** *ex corr.* orbem **G** armis *ceteri*. || 652 dicta] iura **S**. || 653 dilabitur **A Y** || horas **Y**. || 655 Unde **B** I≡nde **G** (Tum uidet acies **Y**). || 657 expendet **E** *corr. m*2 expandit **S**. || 659 conditus **Y**. || 660 gradiens supereminet omnes] totis grauis imminet armis *fere omnes* (grais **M N**) totis supereminet armis **S** totis imminet armis **Y**.

658 armis] ulnis *Schenkl.*

660 gradiens supereminet omnes *ego* (*Cf. Aeneid.* I, 501) totis gravis imminet armis *vulgo* [armis *capiendum videtur de umeris...* Totis armis *Samtenius accipiebat pro* « *toti exercitui* » *KOOTEN*] *Sed voces* gravis *et* armis *e v. 658 huc irrupisse parum dubito.* — totis gravis imminet arvis *Baehrens.*

Unum quippe decus Phrygiae; turbantur Achivi
Doricaque ingenti complentur castra tumultu.
Hortatur socios muris inclusus Atrides
Languentesque animos juvenum in certamina firmat.
Princeps Tydides ardentibus emicat armis,
Per mediosque hostes immani turbine fertur.
Hic illi occurrit fatis Agelaus iniquis,
Telum immane manu quatiens, quem maximus heros
Occupat et duro medium transverberat ense.
Hinc Phrygas Ajacis vastis protectus in armis
Teucer agit spargitque leves in terga sagittas.
Gorgythiona ferum letali vulnere fundit,
Mox alias acies petit aurigamque superbi
Hectoris obtruncat. Quem saxo Troius heros
Occupat excussoque incautum proterit arcu :
Ast illum fidi rapiunt de caede sodales
Prostratumque levant. Ruit undique turbidus Hector
Adversasque acies infesta cuspide terret.
Sic rursus Danai turbati caede suorum

---

661 phrigum **S**. || 665 eminet **A**. || 667 Tunc **M N A** || egeus *fere omnes*. || 668 manu quatiens] ferens dextra **S**. || 670 Hin **L** Hic **F M** || contentus **B**. || 671 spargit (que *add. m* 1) **E** sparsit **L** (agitque leues torquet que in t. s. **F**). || 672 Corithiona *fere omnes* (Conchiona **A** Cretheona **E** *m* 2). || 674 troiius **L** troicus **M** (**E** *m* 2). || 675 excussoque **L M N** excussumque *ceteri* (quc *omis*. **F**) || incautum **M N** extento **F V G A S** extemplo **Y** ex toto **E L**. || 676 Atque **M N**. || 678 Aduersaque **L** || inuisa **A** inuiso (*in* inuisa *m*2 *corr.*) **E** uniuersa **B** inuersa *ceteri*. || 679 Sed (*vel* S;) *omnes* (*hunc versum omis*. **B**).

667, 672 Agelaus, Gorgythiona *Bondam* (*Iliad*. VIII, 257 *et* 302).
675 incautum] extentum *Baehrens*.
678 Adversaque acies inversas c. t. *Baehrens; sed. cf*. 903.
679 Sic *Mueller restituit*.

Convertunt, iterumque leves in castra catervae
Confugiunt portasque objecto robore firmant.
At Phryges obsidunt inclusos aggere Grajos
Excubituque premunt muros flammisque coronant.
Cetera per campos sternunt sua corpora pubes
Indulgentque mero, curis animosque resolvunt.

|| 680 in] ad **Y**. || 681 portasque] que *omis*. *omnes Baehrensiani*. || 683 Excubiisque **E** *m* 2. || 684 sternit **B G**. || 685 curas *omnes* || reuoluunt **A I**.

685 curis animosque resolvunt *Wernsdorf* curasque *Higt, vulgo*.

IX

Attoniti Danaum proceres discrimine tanto
Nec dapibus relevant animos nec corpora curant,
Sed miseri sua fata gemunt. Jam, nocte recepti,
Legatos mittunt dextramque hortantur Achillis,
Ut ferat auxilium miseris. Thetideius heros
Nec Danaum capit aure preces nec munera regis
Ulla referre cupit; non illum redditus ignis
Atque intacta suo Briseis corpore movit:
Irrita legati referunt responsa Pelasgis.

Et dapibus curant animos lenique sopore

Codices — Lib. IX **E L** *omis. cet.* ‖ 688 tamen hoste **E** sic hoste **IV** atque hoste **B** hosteque **L F** hostique **S** mox hoste *ceteri* (*et ita* **C D T**, *in hoc autem* hoste *ex* hosti *rubr. lineam. corr.*) ‖ repulsi **I** repulso *ceteri.* ‖ 690 miseris] Danais **Y** ‖ thetideius **A** at thidideius **G** at thetidis **M** at thetius **S** attecius **B** tetidius (at teciius *m*2 *corr.*) **E** t (h) etideus *fere ceteri* ‖ *691-732 in* **I** *desunt.* ‖ 692 ferre cepit **L** ferre accepit (*corr. m*2) **E** ‖ non] nec enim **G.** ‖ 693 At **S** Aut *ceteri.* ‖ 694 mandata **S.** ‖ 695 Nec **S.**

688 maesti *Keoten* — Jam nocte recepti *scripsi* mox hoste repulso *vulgo* tamen hoste repulso *Baehrens.*
690 Nereius heros *Kooten* (*cf.* 938) at Thessalus heros *Mueller.*
692 non] neque enim *Wernsdorf.*
693 Atque *Baehrens in not.*
695 *Jam uncis inclusit Baehrens* — Hi *Weytingh.*

X

Ulterius tenebrae tarde labentibus astris [696]
Restabatque super tacitae pars tertia noctis,
Cum Danaum jussu castris Aetolius heros
Egreditur sociumque sibi delegit Ulixem,
Qui secum tacitae sublustri noctis in umbra
Scrutetur studio, quae sit fiducia Troum
Quidve agitent quantasve parent in proelia vires.
Dumque iter horrendum loca per non tuta paventes
Carpebant, venit ecce Dolon, quem Troia pubes
Miserat, ut Danaum sollerti pectore vires
Perspiceret sensusque ducum plebisque referret.

Codices — Lib. X **E** Lib. IX **F V B** *omis. cet.* ‖ 696 Alterius **Y S B E** *m*2 tenebrae] noctis **E** *m*2 ‖ tardis **E L B V Y S** (**F?**). ‖ 698 Tum **Y** ‖ Cum iussu danaum **S.** ‖ 699. Aggreditur **E.** ‖ 700 sublustre **L** sublustrę **E** sublustris **B.** ‖ 702 Quid uel agunt **Y** ‖ quantasue habeant **E** quantasque parant **S.** ‖ 703 Cumque **E L** ‖ non tuta] notata **E F B M N** noctata **L** nocturna **E** *m*2 **A Y S B** nota **V** secreta **G.** ‖ 705 solerter **L.** ‖ 706 Prospiceret **M N A** Conspiceret **Y** Aspiceret **B** (*et* **S** *qui hunc versum supraponit post 702*).

696 Altera transierat *Wernsdorf.*
697 super tacitae] *malim* soporiferae.
700 tutae *Baehrens.*
703 non tuta *ego* non nota *Baehrens* montana *veter. edit.* secreta *Wernsdorf* nocturna *Kooten in not., Mueller.*

Quem procul ut vidit socius Diomedis Ulixes,
Abdiderunt occultantes sua corpora furtim
Post densos fructices, dum spe percussus inani
Tros Eumediades cursu praecederet illos,
Ne facile oppressus gressum in sua castra referret.
Post ubi transierat fidens animoque manuque,
Prosiluere viri juvenemque evadere cursu
Conantem capiunt ferroque manuque minantur.
Ille, timore pavens, « Vitam concedite » dixit
« Hoc unum satis est; quodsi perstatis in ira,
Quanta ex morte mea capietis praemia laudis?
At si cur veniam tacitis exquiritis umbris :
Maxima Troja mihi currum promisit Achillis,
Si vestras cepisset opes. Haec dona secutus
In dubios casus, coram quod cernitis ipsi,
Infelix cecidi. Nunc vos per numina divum,
Per mare, per Ditis fluctus obtestor opaci,
Ne rapere hanc animam crudeli caede velitis.
Haec pro concessa referetis dona salute :
Consilium Priami remque omnem ex ordine gentis

---

708 Addiderant **L** Abdiderant *ceteri*. || 709 Per **A** **(G?)** || perculsus **E** (*corr. m*2), **G** progressus **S** confixus **B**. || 710 Troius eumenides *omnes* (Troianus iuuenis **E** Eumenides troi ≡ lus **V**). || 711 oppressum **MN** || gressum in sua] gressum sua **E L** gressum ad sua **MN** gressus in **F**. || 712 transierant fidi **L**. || 714 rapiunt **E**. || 716 quod (sed *m*2) si ≡ **E** sic (*omis.* quod) **L**. || 717 praemia] munera **Y**. || 718 At **B** Aut *fere ceteri* || promittit **G V**. || 721 quod **L S** cum **B** quos *ceteri*. || 726 priami remque omnem ex **E A** priami uobis remque **BMN** priami regis remque **FVG** uobis priami totam remque **L**.

708 pectora *Mueller*.
710 Tros *Schrader* Eumediades *Mueller* Eumedides *Schrader* (*Iliad*. X, 314).
716 quodsin *Baehrens*.
726 Consilium Priami totam remque ord. g. *Baehrens*.

Expediam Phrygiae ». Postquam quid Troja pararet
Cognovere viri, fauces mucrone recluso
Diffindunt juveni : post haec tentoria Rhesi
Intrant atque ipsum somno vinoque sepultum
Obtruncant, spoliantque virum, fusosque per herbam
Exanimant socios; tristi tum caede peracta
Praeda umeros onerant, multo candore nitentes
Thracas equos rapiunt, quos nec praecederet Eurus
Nec posset volucri cursu superare sagitta.
Inde iterum Argolicas primae sub tempore lucis
Ad classes redeunt, quos Nestoris excipit aetas
Ac recipit portis. Postquam sua castra tenebant,
Facta duci referunt : laudat Pelopeius heros,
Fessaque jocundae tradunt sua membra quieti.

---

728 Agnouere **A** || reclusas **G**. || 729 Diffindunt] Detrudunt *omnes* (Detruncant **A**) || iuuenis **FVBGE** *m2* **A** || posthoc **A** || temptoria regis **MN** (Rhesi *omis.* **B**). || 730 uino somnoque **S**. || 731 uirum **S** uiros *ceteri* (*omis.* **B**) || herbas **EAY**. || 732 tristi tum **B** tum (*vel* tunc) tristi *ceteri*. || 734 Tracis **G** Trois **I** Traces *ceteri* || praecedere currus **I**. || 735 uolucris **MNY** celeri **S**. || 736 *Ab hoc versu quae leguntur usque ad v. 779 non apparent in* **I** || iterum] quidem **E** || primo **E** *m* 2 || tempora **BN**. || 737 excipit **MN** suscipit **L** accipit *ceteri*. || 738 claustra **A**. || 740 Fusaque **L**.

729 Diffindunt *Mueller* Pertundunt *Baehrens* Detrudunt *servat Weytingh qui v. praecedenti legit* mucronem fauce reclusum; — juvenis *praetulit Wernsdorf*.
781 viros *vulgo* armis *Baehrens*.

XI

Lux exorta viros in pristina bella remisit,
Instaurantque animos recreato milite pugnae
Dardanidum Danaumque duces : volat undique nubes
Telorum, ferro ferrum sonat, undique mixtis
Inter se strident mucronibus : instat utrimque
Densa acies, mixtusque fluit cum sanguine sudor.
Tandem ferventi Danaum rex concitus ira
Antiphon ingenti prostratum vulnere fudit
Pisandrumque simul fratremque ad bella ruentem
Hippolochum; post hos gladio petit Iphidamanta.

Codices — Lib. XI **E L** X **B F V** *omis. ceteri* (liber octavus *Edit. Fan.*). || 741 Luxit terra **L** Nox exorta **S** || remittit **S** coegit **T**. || 743 Dardanium *omnes* (i *in* **E** *m* 1 *suprascr.*). || 744 Telorum **E L B G** Telorumque **M N** Telorum et *ceteri* || ferrum ferro **A** ferrum de ferro **S** (*verba* et ferro — *746* acies *habent gesta Bereng II, 272-274*). || 745 stridens **E** || utrique **L**. || 746 intusque fluit **M N**. || 748 Antiphonum **A** Anthifonem **E** Antiphonem *ceteri* || fudit **A** *et omnes Baehrensiani praeter* **E** (fūdit). || 749 T (h) esandrum, T (h) essandrum *fere omnes*. || 750 Hypolitum **L** Yppolytum **E** (h) ip (p) olitum *fere ceteri* || petit amphidomanta **E** *m* 2 *suprascr.* petit amphidamanta **A** petit amphidamantem **G** *m* 2 *in ras.* ferit ille dolore **E** *et ceteri Baehrensiani* (*cf. v. seq.*).

744, 745 Telorum et *vulgo*, *Baehrens* mixtis — mucronibus] flictu — mucrones *Baehrens*.
748 fudit *Baehrens* fundit *ceteri*.
749, 750 Pisandrum, Hippolochum *Bondam* (*Iliad.* XI, 122).

Hic regis dextram frater ferit; ille dolore
Acrior accepto fugientem Antenore natum
Persequitur traxitque ferox cum vulnere poenas.
Hector tum pugnae subit acri concitus ira
Priamides et percussos agit undique Grajos;
Nec Paris hostiles cessat prosternere turmas
Eurypylique femur contento vulnerat arcu.

---

751 *omiserunt plerique, add. m.* 2 **E G** || Hic regis **A G** *m* 2 Hinc fratris **E** *m* 2 **Y** Hic frater *ceteri* (?) || frater] gladio **E G** *m* 2. || 752 *deest in* **S** || fatum (satum?) **L**. || 753 Prosequitur **L M N** || feras **A** simul **B**. || 754 acri concitus *in ras.* **E** acrique concitus **N** *m. rec. corr.* acri quoque concitus **M** acri incitus **B** acerque incitus **S** acrique incitus *ceteri*. || 756 turmas *et* turbas **Y**. || 757 extento **A**.

751 Hic regis dextram frater ferit *Santen, et ita Baehrens* Hinc frater regis dextram ferit *Wernsdorf* Hic frater dextram gladio ferit *Kooten Mueller* (Huic *Weytingh*).

XII

Incumbunt Troes, fugiunt in castra Pelasgi
Viribus exhaustis et vastis undique firmant
Obicibus muros. Tum saxo Martius Hector
Perfringit portas ferrataque robora laxat.
Irrumpunt aditus Phryges atque in limine primo
Restantes sternunt Grajos valloque catervas.
Deturbant, alti scalas in moenia poscunt
Et jaciunt ignes : praebet victoria vires.
De muris pugnant Danai turresque per altas
Saxa volant, subeunt acta testudine Troes
Ascenduntque aditus et totis viribus instant.
Turbati fugiunt omnes, en, castra Pelasgi
Et scandunt puppes; urguet Trojana juventus
Telaque crebra jacit : resonat clamoribus aether.

Codices — Lib. XII **E L** XI **F V** *omis. cet.* || 760 cum **E L G S** || martius *vel* maximus **Y**. || 762 limine *et* lumine **Y**. || 763 Perstantes **Y** graias **S**. || 764 Proturbant **E Y** Perturbant **A** || in] ad **M N A** || poscunt **E L M N** ponunt *ceteri*, **E** *m* 2. || 766 turresque] pubesque **L** *omis.* **B**. || 767 fracta **Y**. || 768 totis] portas **L** portis *ceteri*. 769 in *omnes*. || 770 turres **M N A** || instat **S**.

762 aditu *Mueller*.
765 praebet] geminat *veter. edit.*, *Wernsdorf*, *Kooten*.
768 portis *defendit Wernsdorf in not.*
769 en *scripsi* hinc *Wakker* jam *Baehrens*.

XIII

Neptunus vires Danais animumque ministrat.
Pugna ingens oritur, furit istinc hostis et illinc.
Idomenei dextra cadit Asius; Hector atrocem
Amphimachum obtruncat, nec non occumbit in armis
Anchisae gener Alcathous, quem fuderat ense
Magnanimus ductor Rhythieus; tum fervidus hasta
Deiphobus ferit Ascalaphum mergitque sub umbras.

Codices — Lib. XIII **E L** XII **F V** *omis. cet.* || 773 Pugnant ignes **L**. || 774 Idomenei dextra **F V G Y** Idonei dextra **M** Dumenei dextra **A** Dextra idomenei *ceteri* (idum., idom., ydom.). || 775 Amphimacumque obtruncat **E M N** Amphimac (h) rum obtruncat **F V G** Truncat et amfigrachum **B** || procumbit **B G** incumbit **S**. || 777 *omis.* **L** || ret (h) eus *fere omnes* tideus **A** || hastis **A** ira **S**.

774 Dextraque Idomenei *Baehrens*.
777 Rhythieus *Kooten in not.* Cretum *Wernsdorf*.

XIV

Hector ubique ferox violento pectore saevit,
Quem saxo ingenti percussum maximus Ajax
Reppulit et toto prostratum corpore fudit.
Concurrit Trojana manus juvenemque vomentem
Sanguineos fluctus Xanthi lavere fluento.
Inde iterum ad pugnam redeunt, fit maxima caedes
Amborum, et manat tellus infecta cruore.
Polydamas valido Prothoenora percutit ictu,
Archilochumque Antenoriden Telamonius Ajax,
Boeotumque Acamas Promachum, quem sternit atrocis
Penelei dextra; inde cadit Priameia pubes.

Codices — Lib. XIV **E L** XIII **F V** *om. cet.* ‖ 779 ubique] ubi **L** ‖ corpore **A I** ‖ *v. 780-797 in* **I** *desunt.* ‖ 781 Repulit **E L N** Depulit *ceteri* ‖ prostrato **E** ‖ fundit **A I**. ‖ 782 Occurrit (Concurrit *m* 2) **E** ‖ *v. 783-785 abscissi in* **G**. ‖ 783 xantho **A**. ‖ 785 et manat] exmanat **L** manat **A** manat ≡ **E** ‖ infacta cruorẽ **L**. ‖ 786 perculit **E V M N**. ‖ 787 Amphiloc (h) umque *fere omnes.* ‖ 788 atrocis **L B** atrocem *ceteri.*

782 Accurrit *Mueller.*
783 fluentis *edit. veter.*
787 Archilocum *Bondam* (*Iliad.* XIV, 462 *sqq.*).
788-9 atroci Peneleus dextra *Wernsdorf in not.*

XV

Acrius assurgunt Troes; at Achaica turba
Pulsa metu vallumque et muros aggere saeptos
Transiliunt, alii fossas volvuntur in ipsas.
Advolat interea Danaum metus impiger Hector.
Confugiunt iterum ad classes Agamemnonis alae
Atque inde adversis propellunt viribus hostem.
Fit pugna ante rates; saevit Mavortius Hector
Et poscit flammas totamque incendere classem
Apparat; huic validis obsistit viribus Ajax,

Instaurantque manus, cedit Pelopea juventus 791

Codices — Lib. XV **L** (**E**?) *om. cet.* ‖ 790 adsurgunt **L** insurgunt **M N Y** ‖ at **V** ad **F B Y** et **E M N** (*et ita* **L** *si recte vidit Baehrens*) ‖ achaica **L F** dorica **Y** achaia *ceteri* ‖ turba] bella *omnes.* ‖ 791 *add. mg. m 2* **E** *omis. fere ceteri omnes* ‖ pelopeia **E**. ‖ 793 fossas — ipsas **M N** fossis — ipsis **A** fossa ≡ — ipsa **F** fossa — ipsa *ceteri.* ‖ 795 Effugiunt **E**. ‖ 796 inde] etiam **Y** ‖ aduersum **A** ‖ hostes **G**. ‖ 797 ad naues (ante rates *suprascr. m* 2) **E**. ‖ 798 Exposcit **I**. ‖ 799 Apparat huic] Approperat **I** ‖ huic] hinc **E F M** ‖ obsistere **I**, *Baehrensiani* disistere **L**.

790 insurgunt *Mueller* — turba *Baehrens.*
791 *jam seclusit Baehrens.*
799 obsistere *praetulerunt Mueller et Baehrens.*

Stans prima in puppi, clipeoque incendia saeva
Sustinet et solus defendit mille carinas.
Hinc jaciunt Danai robustae cuspidis hastas,
Illinc ardentes taedas Phryges undique jactant :
Sudor per vastos pugnantum defluit artus.

---

804. Sudor per fessos (*sed punctis a m 1 appositis* per fessos sudor *corr.*) **E** Per uastos sudor *ceteri*.

804 Sudor per vastos *scripsi* Per vastos sudor *vulgo*.

XVI

Non valet ulterius cladem spectare suorum
Patroclus subitoque armis munitus Achillis
Provolat et falsa conterret imagine Troas.
Qui modo turbabant Danaos animisque fremebant,
Nunc trepidi fugiunt : fugientibus imminet ille
Proturbatque ferox acies vastumque per agmen
Saevit et ingenti Sarpedona vulnere fundit
Et nunc hos curru, nunc illos praeterit ardens
Proeliaque horrendi sub imagine versat Achillis.
Quem postquam socias miscentem caede catervas
Turbantemque acies respexit fervidus Hector,

Codices — Lib. XVI **E L** XV **F V** *om. cet.* || 806 munitus] immitis **I** protectus **Y.** || 807 Prouolat **B I** (—*et* aduolat **Y**) Preuolat **S** Prouocat **E L** Auolat **F** Aduolat *ceteri* || consternit **L** || troias **E.** || 808 animisque **M N** animosque **L I** animoque *ceteri* || *v. 810-812 abscissi in* **G** ; *810-814 desunt in* **I.** || 810 Perturbat **L E** *m 2* **F A Y** || ferax **L** aciem **Y S.** || 811 Saeuit **A** Pergit **S** Sternit *ceteri* || ingentem **F** || fudit **E L N.** || 812 curru **A** cursu *ceteri* || pr (a) eterit **L F V Y** proterit *ceteri.* || 813 Taliaque **A S.** || 815 aciem **I** || conspexit **A.**

808 animisque *e codd. monacensibus scripsi; idem jam Higt conjecerat; quod nec Kootenio displicebat.*
811 Fervit *Mueller.*
812 cursu *Baehrens.*

Tollit atrox animos vastisque immanis in armis
Ocurrit contra magnoque haec increpat ore :
« Huc age nunc converte gradum, fortissime Achilles :
Jam nosces, ultrix quid Troica dextera possit
Et quantum in bello valeat fortissimus Hector.
Nam licet ipse suis Mavors te protegat armis,
Invito tamen haec perimet te dextera Marte ».
Ille silet spernitque minas animosaque dicta,
Ut quem mentitur verus credatur Achilles.
Tunc prior intorquet collectis viribus hastam
Dardanides, lapsam celeri quam decipit astu
Patroclus redditque vices et mutua dona ;
Obicit et saxum magno cum robore missum [827 *bis*]
Quod clipeo excussum viridi tellure resedit.
Tunc rigidos stringunt enses et cominus arma
Inter se miscent, donec Trojanus Apollo

---

817 Concurrit **S** || haec] hunc **B G V** hec uerba **L.** || 818 Huc age huc *omnes* (*praeter* **A**?) || 819 quid — dextera *in ras.* **E** || troia **L** troiae **E** || poscit **L N.** || 820 in *omis.* **A** || valeat] possit **B G F V** (*et* **S** *in quo* possit bello). || 821 Iam **F V S** || ille **E.** || 822 perimet haec tamen **G.** || 824 Atque mentitur **L** Vel quia mentitus **I.** || 825 Tum **I** || prius **G** primum **V.** || 826 quam prolapsam celeri excipit ictu *omnes* (perlapsam **I**). || 827 *bis* ingenti cum pondere missum **M** cum ingenti ≡ pondere magnum **E** *m2 mg.* multo cum p. missum **A** *mg.* **L** *mg.* (*ante hunc v. legitur in* **L** : Viribus extortis telum contorsit in hostem; *et pro eo legebatur in* **A** : Viribus et telum totis contorsit in hostem). || 828 Quam — excussam **B.** || 829 arma **E** armis *ceteri*, **E** *m* 2.

818 Achille *Santen.*
819 Troia *Kooten, Mueller.*
826 lapsam celeri quam decipit astu *scripsi* quam prolapsam celer excipit ictu *Mueller* (celer *ex Froehdii correct.*) celere excipit actu *Baehrens.*
827 *bis ejecerunt Mueller, Baehrens.*

Mentitos vultus simulati pandit Achillis
Denudatque virum; quem bello maximus Hector
Pugnantem falsis postquam deprendit in armis,
Irruit et juvenem nudato pectore ferro
Traicit et victo Vulcania detrahit arma.

---

831 subuersi **S.** || 832 Denudat utrum **L.** || 834 et] in **I.** || 835 uictor **B E** *m* 2 || detulit **L.**

XVII

Vindicat exstincti corpus Telamonius Ajax
Oppositoque tegit clipeo. Priameia pubes
Laetitia exsultat, Danai sua funera maerent.

Codices — Lib. XVII **E L** XVI **F** *omis. ceteri* || *v. 836-838 abscissi in* **G**. || 836 extinctum **A I**. || 837 priamea **L**. || 838 uulnera **M N B** || deflent **A** || plangunt **S**.

838 exsultant *Kooten e deterior. cod.* — sua] dum *edit. veter.*

XVIII

Interea juvenis tristi cum pube suorum
Nestorides in castra ferunt miserabile corpus.
Hic ut Pelidae devenerat horror ad aures
Palluit infelix juvenis; calor ossa reliquit,
Unguibus ora secat, comptos in pulvere crines
Deformat scinditque suas de pectore vestes

Membra simul lacrimans materno nectit amictu 843
Deflens Aeacides tristi de caede sodalis. 844

Codices —Lib. XVIII **E L** XVII **F** XVI **V** *omis. ceteri.* || 839 iuuenes **S** (**L** *si Kootenio cred.*) || tristis **I**. || 840 ferunt] refert **F G** tulit **M**. || 841 Hic **E N B** Tunc **I F V M G** Nunc **L** || ut] et **I** || pelidis **A** || diuerberat horror ad aures **I** aures diuerberat horror *fere ceteri.* || 842 iuuenis *omis.* **F**. || 843 Tristia membra simul mat. **B** (**A S?**) || tersit **G** uestit **I Y** || amore **A**. || 844 tristis **E F G B S**. || 845 comptos **V M B** cunctosque **L I** comptosque *ceteri.* || 846 scinditque etiam **A** scindit firmas *ceteri* || corpore **I**.

841 Hic ut Pelidae devenerat horror ad aures *Kooten* (« *Sane hoc fere ordine verba exhibet codex Virgilianus* »). Hic aures ut Pelidae devenerat horror *Mueller* Hic Pelidae aures ut dirus verberat horror *Baehrens.*

843, 844 *uncis incluserunt Mueller et Baehrens; jam 843 suspectus erat Kootenio, 844 spurius.*

845 comptos dein pulvere *Baehrens.*

846 scinditque suas *Wakker, Weytingh, Baehrens* scindit firmas *vulgo.*

Et super exstincti prostratus membra sodalis
Crudeles fundit questus atque oscula figit.
Mox ubi depositi gemitus lacrimaeque quierunt,
« Non impune mei laetabere caede sodalis,
Hector, » ait « magnasque meo, violente, dolori
Persolves poenas atque istis victor in armis,
In quibus exsultas, fuso moriere cruore ».
Post haec accensus furiis decurrit ad aequor
Fortiaque arma Thetin supplex rogat : illa relictis
Fluctibus auxilium Vulcani protinus orat.
Excitat Aetnaeos calidis fornacibus ignes
Mulciber et validis fulvum domat ictibus aurum.
Mox effecta refert divinis artibus arma
Et donat Thetidi. Quae postquam magnus Achilles
Induit, in clipeum vultus convertit atroces.
Illic Ignipotens mundi caelaverat arcem

Sideraque et liquidas redimitas undique Nymphas 863
Feceral et mira liquidas Nereidas arte 863 *bis*
Oceanum terris et cinctum Nerea circum. 864

---

847 properatus **L**. || 849 deposuit **F** depulsi (*vel* depositi *mg.*) **G**. || 851 magnasque **MN** magnoque *ceteri* || dolore **GMNAY** (**E** *corr. m* 2). || 855 thetis **LV** thetis **F** theti **I**. || 858 Mulcifer *omnes Baehrensiani* || calidis **E** || ignibus *omnes*. || 859 refert] ferens **E***m*2 (**AS**?). || 860 Et donat **Y** Aduolat **G** Euolat *ceteri* || thetidi **Y** et thetidi **I** et thetli (*vel* thedi) **L** ad thetin **E** *m* 2 **S** et thetis **FVGMN** inde thetis *in ras.* **E** || *v. 861-863 abscissi in* **G**. || 862 axes **Y**. || *863, 863 bis, 864 seclusit Mueller; ineptissimos versus 863 et 864 a librario quodam in margine scriptos esse opinor; versum 863 bis post 874* **I** *exhibet, iterum ponunt* **EL**; *quem in eo fere loco, ut videbis, cum Baehrensio reposui.*

851 magnasque *Wernsdorf, Kooten in not., Higt* magnoque *vulgo.*
858 ictibus *Kooten.*
860 Et donat Thetidi *Wernsdorf e Guelferbyt. secundo.* Devolat inde Thetis *editio Fanensis, Weytingh* Devolat atque Thetis *Mueller* Evolat inde Th. *Baehrens.*

Astrorumque vices dimensaque tempora noctis,
Quattuor et mundi partes, quantum Arctus ab Austro
Et quantum occasus roseo distaret ab ortu,
Lucifer unde suis, unde Hesperus unus uterque
Exoreretur equis, et quantus in orbe mearet
<Sol. . . . . >[869 *bis*]
Luna cava et nitida lustraret lampade caelum;
Addideratque fretis sua numina, Nerea magnum
Oceanumque senem nec eundem Protea semper,
Fecerat et liquidas mira Nereidas arte
Tritonesque feros et amantem Dorida fluctus;
Terra gerit silvas horrendaque monstra ferarum
Fluminaque et montes cumque altis oppida muris,
In quibus exercent leges animosaque jura
Certantes populi; sedet illic aequus utrisque
Judex et litem discernit fronte serena.

---

865 Astrorum **EG** Annorum *ceteri, et ita Gesta Bereng. quae 865-867 habent.* || 866 arctus **E** (o *supra* u *m*2) **G**, *Gesta Bereng.* arctous **S** artos **B** arcton **V** artus *ceteri* (aquilo **I**). || 867 *omisit* **L***m* 1 || distaret] consistat *Gesta Bereng.* || 869 Exoriatur **EL** (*in hoc corr. m* 1) Exornatur **A** Exoriretur *ceteri* (Exoreretur **Y**, *si Kootenio cred.*) || aquis **BAYS** || et quantus **G** et quantūs **E** quantumque **S** quantum quoque **V** et quantum *ceteri* || in ore **L** || micaret **A**. || *869 bis. — Lacunam unius versus statuit Mueller, sic fere explendam Baehrensio auctore :* Phaebus ut inferius fraterno curreret igni. || 870 Luna cava et nitida] Quantum et cornuta **G** || nitida] liquida **A** || caelum] terras **S**. || 871 nec] et **I**. || 873 *cf. in apparatu 863.* || 874 ferox **S** (feros *ex* ferox *corr.* **E**). || 876 cumque altis moenibus urbes *superscript* **Y**. || 877 annosaque **M** aniosaque **B** *de* **L** *non constat.* || 878-879 sedet *etc.*] illic equus utrique iudex Considet ut litem discernat *etc.* **I** || lites **A** || decernit **EB** || serenus **E**.

869 et quantus in] quantus Sol *Wernsdorf.*
870 Quantum et luna cava lustraret *Wernsdorf* — caelum *restituit Baehrens* terras *vulgo.*
875 lustra *Baehrens in not.*
877 annosaque *praetulerunt Mueller et Baehrens.*
879 severa *Heinsius.*

Parte alia resonant castae paeana puellae
Dantque choros molles; haec dextra tympana pulsat,
Illa lyrae graciles extenso pollice chordas
Percurrit septemque modis modulatur amoenis
Stamina compositum mundi resonantia motum.
Rura colunt alii, sulcant gravia arva juvenci
Maturasque metit robustus messor aristas
Et gaudet pressis immundus vinitor uvis;
Tondent prata greges, pendent in rupe capellae.
Haec inter nitidis stabat Mars aureus armis,
Post quem diva potens belli; circaque sedebant
Sanguineis maestae Clotho Lachesisque quasillis.

880-883, 885, 888 habent Gesta Bereng. (I, 64-69), 880 immutatum. ‖ 881 dextra **Y** dextera *fere ceteri, Gesta Bereng.* ‖ pulsant **M N S** pulsant **V.** ‖ 882 Ille **S** Atque *Gesta Bereng.* ‖ extenta **I** ‖ *in hoc versu desinit* **B.** ‖ 883 modis **L** nodis **S** modos *ceteri* ‖ modulantur **E** ‖ am (o) enis **A I** auenis *ceteri, Gesta Bereng.* ‖ 884 Carmina *omnes* ‖ componit **L M N** componunt *ceteri* ‖ motus **G** motu **F V** mota **E** (*de* **L** *non constat*). ‖ 888 pendentque *Gesta Bereng.* ‖ 889 His **I** ‖ nitidis] mediis *omnes* (me ≡ us, di *supra ras. et* mediis *infra lin.* **E**). ‖ 890 Post quem diua potens (poesis) reliquae circaque sedebant **E** *de* **L** *non constat* Quem diua poesis reliquae — **F V M N** (*cum glossa « atropos » ad « diua »* **M N** *qui sedebat habent*) Diua potens atropos circa reliquaeque — **G** Per quae diua parens circum reliquaeque **A.** ‖ 891 capillis *omnes.*

883 modis — amoenis *restituit Baehrens* modos — avenis *vulgo.*
884 Stamina *Baehrens* — compositum *Wakker, Baehrens* Carmina componit *vel* componunt *vulgo; totum versum spurium habet Mueller.*
888 de rupe *van Dorp, Kooten.*
889 nitidis *scripsi* medius *vulgo* mediis *retinuit Baehrens.*
890 belli *Baehrens* (diva potens Atropos junctaeque sedebant *Mueller* Atropos hunc circumstabat reliquaeque sorores *Kooten*).
891 quasillis *Baehrens* cucullis *Haupt, Mueller.*

XIX-XX

Talibus ornatus donis Thetideius heros
In medias acies immani turbine fertur,
Cui vires praebet casta cum Pallade Juno
Dantque animos juveni; contra Cythereius heros
Occurrit fortis, sed enim non viribus aequis,
Aeacidae nec erat compar; tamen ira coegit
Conferre invictis juvenem cum viribus arma.
Quem nisi servasset magnarum rector aquarum,
Ut profugus Latiis Trojam repararet in arvis

Codices — Lib. XIX **E L** XVIII **F** *omis. ceteri.* ‖ 892 donis] armis **E.** 894 praebent **A Y** praestant **S** ‖ casta cum *transp. m.* 2 **E** cum casta *ceteri.* ‖ 895 que *omis.* **L F V G** ‖ contra **E V** huic contra **L M N E** *m* 2 huic **F** huic (*in* hunc *corr.*) tunc **G** uidet hunc *ceteri.* ‖ 896 Occurritque *plerique* Concurrit (O *supra* Con *m* 2) **E** ‖ forte **E** uiros **L** uiro *ceteri* ‖ sed enim non **E** et enim non **L** sed non cum *ceteri* (*et ita* **E** *m* 2). ‖ 897 erat compar] corpus erat *omnes* (compar *superscr.* **Y** opus **V** *corr. mg.*). ‖ 899 ni **G V** magnarum rector seruasset **S.** ‖ 900 Nec (ut *suprascr. m* 2) **E** Et **L** ‖ profugus letus *m* 1 *in* — gis letis *corr.* **E** ‖ laetis — armis *omnes.*

894 casta cum *reposui, cf.* 532 cum casta *vulgo.*
896 Occurrit fortis *scripsi* Concurrit fervens *Baehrens* Occurritque viro *vulgo; locum crucibus notavit Mueller.*
900 Latiis *cf. p. XIII not.* 1 laetis *Mueller et Baehrens servaverunt.*

Augustumque genus claris submitteret astris,
Non pulcrae gentis nobis mansisset origo.
Inde agit Aeacides infesta cuspide Teucros
Ingentemque modum prosternit caede virorum,
Sanguinis Hectorei sitiens; at Dardana pubes
Confugit ad Xanthi rapidos perterrita fluctus
Auxiliumque petit divini fluminis; ille
Instat et in mediis bellatur gurgitis undis.
Ira dabat vires; stringuntur sanguine ripae
Sparsaque per totos volvuntur corpora fluctus.

---

901 committeret armis **A.** || 902 clarae *omnes* || *Post 902* **E** *addit* Ni se proriperet curruque innisus abiret. || 905 sitiens] cedens **L.** || 906 Effugit **E.** || 908 A ≡ statque et in (d *in ras.*) **L** || pugnatur **F V G** pugnabat **A.** || 909 Era **L** Terra **S** || uires *omnes* cunctis (uires *m* 1 *suprascr.*) **E** || tinguntur **F G M N E** *m* 2.

901 claris] caeli *Wernsdprf* (*cf. ibid.*)
902 pulcrae (*cf. ibid.*) carae *Baehrens.*
908 pugnatur *edit veter.*

XXI

At Venus et Phrygiae gentis tutator Apollo
Cogunt in Danaos Xanthi consurgere fluctus,
Ut fera terribili miscentem proelia dextra
Obruat Aeaciden : qui protinus undique totis
Exspatiatur aquis et vasto gurgite praeceps
Volvitur atque virum torrentibus impedit undis
Praetardatque gradus; ille omni corpore saevas
Contra pugnat aquas adversaque flumina rumpit
Et modo disjectos umeris modo pectore vasto
Propellit fluctus. Quem longe provida Juno

Codices — XX **E L** XVIII **F** XIIII (*sic*) **V** *omis. ceteri.* || 911 Et **L.** || 912 conuertere **A.** || 913 Tunc f. t. miscentur pr. d. **I** *in quo desunt v. 914-925.* || 914 Irruat **M N.** || 915 Expatiatur *edit. Fan.* Expediatur *plerique* Impediatur **F G E** *m* 2 Implebatur **S** || et **A** set *vel* sed *ceteri* (qui **E** *corr. m* 2). || 916 Soluitur **E** (*corr. m* 2) **G Y.** || 917 Predaratque **E** *corr. m* 2. || 918 auersaque flumine **L** rupit **E.** || 919 disiectos **N A** disiectis **L** diectos (e *m* 2 *supra* di) **E** deiectos *ceteri* || humeros **A.** || 920 Perpellit **Y** Percellit **A** || quem longe nā prouida **L.**

Lib. XX *Mueller, Baehrens.*

Asseruit, rabidaene cederet ignibus undae.
Sanctaque pugnarunt inter se numina divum.
Rursus agit Phrygias ingenti caede catervas
Horridus Aeacides bellique ardore resumpto
Funereas acies horrendaque proelia miscet.
Non illum vis ulla movet; non saeva fatigat
Pectora pugnando; vires successus adauget.
Percussi dubitant trepida formidine Troes
Atque intra muros exhausta paene salute
Confugiunt portasque objecto robore firmant.

---

921 Admonuit **E** Seruauit **V** || rapidae *omnes* || ne **G** que **S** quia **F V** quo **MN** tandem (*del. m* 2) quod **E** qua *fere ceteri* || ignibus *plerique* (*omis.* **E**, *add. m* 2) ictibus **G** imbribus, ignibus, fluctibus **Y**. || 926 mouit **L** tenet **E** *m* 2 || fatigat **I** fatigant *ceteri*. || 927 pugnando **L** bellando *ceteri* (bellantum **E**). || 929 Aut **E L F V** Quare **I** Atque *ceteri*, **E** *m* 2 || inter **F V M N S**. || 930 Dum fugiunt **L** ≡ ffugiunt (ff *in ras.* Con *suprascr. m* 2) **E**.

921 rabidae *Baehrens* — ne] qua *Baehrens* — ictibus *edit. veter.*, *Wernsdorf* imbribus *Mueller*. — *Equidem* ignibus, *Kootenio auctore*, *retinui* : *cf. enim Iliad.* XXI, 342, 356, 361, 365. — Asseruit rapidasque coercuit ignibus undas *Weytingh.*
929 Aut *praetulit Baehrens.*
930 Aufugiunt *Mueller* Defugiunt *Baehrens.* — Diffugiunt *libenter scripserim cf. Aeneid.* IX, 755.

XXII

Unus tota salus in quo Trojana manebat
Hector adest, quem non durae timor undique mortis
Nec patriae tenuere preces, quin obvius iret
Et contra magnum vellet contendere Achillem.
Quem procul ut vidit tectum caelestibus armis,
Praemetuit clausisque fugit sua moenia circum
Infelix portis; sequitur Nereius heros.
In somnis veluti, cum pectora terruit ira,
Hic cursu super insequitur, fugere ille videtur,

Ante oculos subito visa est Tritonia Pallas 936
ex v. 947 interpolatum ejecerunt Barth, Kooten, Baehrens.

Codices — Lib. XXI **E L** XX **F** *omis. ceteri.* || 931 tanta **E.** || 932 nec **V** || duri **G** durum **F** || mortis **I** martis **G** matris *ceteri* (o *supra* a *m* 2 **E**) || *Hi duo versus ita leguntur in* **S** : Hector adest unus in quo troiana manebat || Tota salus Quem non diri timor undique martis. || 933 patris **S.** || contendere uellet *omnes* || 937 *m* 1 *in marg.* **E** || Permetuit **E L F V A I** Pertimuit **G M N** (**Y S**?). || 938 *erasus in* **G.** || 940 Sic **L** || cursu] rursus **F.**

Lib. XXI *Mueller*, *Baehrens.*
934 vellet contendere *scripsi cf.* 327; contendere vellet *vulgo.*
937 Praemetuit *Mueller conjecit; recepit Baehrens.*
939 pectora terruit ira] pes tardatur ituro *vel* pes frustratur iturum *Eldik* pectore ferbuit ira *Mueller* pectora terret imago *Baehrens.*

Festinantque ambo; gressum labor ipse moratur.
Nec requies aderat : timor undique concitat ira.
Spectant de muris miseri sua fata parentes
Pallentemque vident extremo tempore natum,
Quem jam summa dies suprema luce premebat.
Huic subito ante oculos similis Tritonia fratri
Occurrens juvenem simulato decipit ore :
Nam dum Deiphobi tutum se credidit armis,
Transtulit ad Danaos iterum sua numina Pallas.
Concurrunt jactis inter se cominus hastis
Invicti juvenes : hic vastis intonat armis,
Ille hastam valido nequicquam umbone repellit;
Alternisque feros mutant congressibus ictus.
Sudor agit rivos, ensem terit horridus ensis,
Collatusque haeret pede pes et dextera dextrae.

Alternis poterant insistere coepta periclis 942
ejecit Mueller.

---

941 gressum] cursum **A** || gressusque laborque moratur **M N** || ipse] ille **F V Y**. || 942 Alterus **L** Alterius **E** *corr. m* 2 **M Y** || poterant] spectant **A I** || *Post v.* 943 XXII **E L** XXI **F** XVIII **V**. || 945 extremo **I** supremo *ceteri*. || 946 tenebat **A** || *totum v. omisit* **N**, *add. marg. m. rec.* || 948 Decurrens **S**. || 949 Iam **G** || tum **E M G A** tunc **L** cum *ceteri* (dum *Helmest.*) || credit in armis **L A M N** (*in hoc* cre ≡ dit). || 950 *abest ab* **I**. || 951 hastis] armis **A S**. || 953 *omis.* **E** *add. m* 2 *marg.* || hostem ualidum *omnes*. || 954 Alternusque **A** Alteriusque **S** || ferox mutat *omnes Baehrensiani*.

943 timor undique] furor undique *vulgo* timor hinc, hinc concitat ira *Baehrens*.
Lib. XXII *Mueller, Baehrens*.
945 Palantem *Wakker*. — Pallentesque vident tum primum cedere natum *Baehrens*.
949 Nam nunc *edit. veter.* Nam tunc *Mueller*.
953 hastam valido *Kooten iu not.*

Hastam jam manibus saevus librabat Achilles
Inque virum magnis emissam viribus egit;
Quam praeterlapsam vitavit callidus Hector.
Exclamant Danai. Contra Priameius heros
Libratum jaculum Vulcania torquet in arma.
Nec successus adest; nam duro inflectitur auro;
Desiluit mucro; gemuerunt agmina Troum.
Concurrunt iterum collatis fortiter armis
Inque vicem duros evitant cominus enses.
Nec sufferre valet ultra sortemque supremam
Horruit instantem defectus viribus Hector;
Dumque retrocedit fraternaque rebus in artis
Respicit auxilia et nullam videt esse salutem,
Sensit adesse dolos : quid agat? quae numina supplex
Invocet? en toto languescunt corpore vires
Auxiliumque negant; retinet vix dextera ferrum,

---

957 *sic* **L M N A** *nisi quod* quam *pro* jam *habent* Interea ualidam thetidius extulit hastam **E** *totum versum omis.* **F V G S I**. || 958 emisit uiribus hastam **E** *m* 2 **G S** emissam uiribus hastam **F**. || 959 Quem propter lapsam **L**. || 961 Libratum *m* 1 *ex* Librauit *corr.* **E** Vibratum *ceteri* **E** *m* 2. || 962 *deest in* **I**. || 963 Desiliit ≡ **L** Disiliitque **E** Disiluit **M N** Dissiluit *reliqui* (Dissoluit **A**) || mucro] iaculum **A**. || 964 collectis **A S** collatis *et* collectis **Y**. || 965 evitant] exercent **I** commiscent **A**. || 966 ultro **E** *m* 2 || sortemque supremam] iam sorte suprema **M** iam sortē ≡ ≡ ≡ **N** fortemque supreme **I**. || 967 Horruit instantem **E** Instantem eacidem *ceteri* || defectis *plerique* defecit **A**. || 971 en] in **Y** et *ceteri*.

957 jam *Baehrens* Interea validam Thetideius extulit hastam *vulgo* (Nereius *Kooten*).
961 Libratum *Mueller, Baehrens* Vibratum *vulgo*.
963 Dissiluit *vulgo* Desiliitque *Baehrens*.
965 commutant *veter. edit.* committunt *Dussen, probavit Kooten*.
966-67 jam ultra *Mueller* ultra jam sorte suprema Instantem Aeacidem *Baehrens* — defessis *Mueller*.
971 en *scripsi* et *vulgo* in *edit. veter.*

Nox oculos inimica tegit nec subvenit ullum
Defesso auxilium; pugnat moriturus et alto
Corde trahit gemitus. Instat Nereius heros
Turbatumque premit procul undique, tum jacit hastam
Et medias rigida transfixit cuspide fauces.
Exsultant Danai, Troes sua funera maerent.
Tum sic amissis infelix viribus Hector :
« En concede meos miseris genitoribus artus,
Quos pater infelix multo mercabitur auro.
Dona feres victor. Priami nunc filius orat,
Te Priami, dux ille ducum, quem Graecia solum
Pertimuit : si nec precibus nec vulnere victi
Nec lacrimis miseri nec clara gente moveris,
Afflicti miserere patris, moveat tua Peleus
Pectora pro Priamo, pro nostro corpore Pyrrhus ».
Talia Priamides; contra quem durus Achilles :
« Quid mea supplicibus temptas inflectere dictis

---

974 Defenso **L** (*et ita* **E** *sed corr. m* 1) || alto ≡ **F** altos *ceteri*. || 975 trahit] premit *omnes* (*e versu seq.*). || 976 tum **E M N** tunc *ceteri*. || 978 deflent **E F V G** plangunt **M N** || *Post hunc versum librum XIX incipit* **V**. || 979 Dum **L** Tum *vel* Tunc *ceteri*. || 980 En **G Y** Et **E L I** Nunc **A** (*e versu praeced. in quo* tunc *legitur*) **O N**. || 983 priami *ex*-mus *corr.* **E** priamus *ceteri*. || 984 si] sed **S** || uulnere **E L M N A** munere *ceteri* **E***m*2 || uicti **E L F M N I** tristi **A** uictus *ceteri*. || 986 moneat **M N A**. || 987 pectore **L A**. || 988 quem contra **M N** || dirus **S**.

974-75 alto *scripsi* altos *ceteri*. — trahit *scripsi* petit *Kooten in not.*, *Mueller Baehrens* premit *edit. veter.*
980 En] Tu *Mueller* Nunc *Kooten*.
983 Priami *Kootenii amicus quidam; recepit Mueller*. Priamus *vulgo* primus *Baehrens*.
984 vulnere victi *praetulerunt Mueller Baehrens, non spernebat Kooten; id autem, Hectore loquente, absonum esse Wernsdorf censebat; sed* cf. 1039.

Pectora, quem possem discerptum more ferarum,
Si sineret natura, meis absumere malis?
Te vero tristesque ferae cunctaeque volucres
Diripient, avidosque canes tua viscera pascent.
Haec ex te capient Patrocli gaudia manes,
Si capiunt umbrae ». Dum talia magnus Achilles
Ore truci jactat, vitam miserabilis Hector
Reddidit. Hunc animi nondum satiatus Achilles
Deligat ad currum pedibusque exsanguia membra
Ter circum muros victor trahit : altior ipsos
Fert domini successus equos. Tum maximus heros
Detulit ad Danaos foedatum pulvere corpus.
Laetantur Danai, plangunt sua funera Troes.

Et pariter raptum deflent cum funere corpus 1003
jam seclusit Mueller.

---

990 discerptum **E M N** direptum *ceteri* **E** *m*2 (direptum *et* discerptum **Y**). || 991 te absumere **F V N I**. || 992 tristemque **F V E** *m*2 rapidaeque **A**. || 993 auidique *omnes* || pascant **E** lingent **A**. || 994 Hoc ex se **Y**. || 995 sapiunt **G**. || 997 Reddit **L V** *m*1 Reddit et **F** Ditet **I** || animus — achillis **Y** animo — iniquo **I**. || 998 Perligat (Al *supra* per *m*2 **E**). || 999 altius **M N** *ex corr.* alcius **G**. || 1000 *deest in* **S** || cum **I** tunc **C**. || 1001 Retulit **E**. || 1002 deflent *et* plangunt **Y** plangunt *ceteri* || funera **E G M** corpora *ceteri*, *et ita* **C D** (funera *et* corpora **Y**). || 1003 *sic* **Y** *nisi quod* captum, *non* raptum *habet* || raptum] corpus **M N** campos **I** captos *ceteri* (captum **E** *m*2) || corpus] mestos **L F V I** mesto **D** mesti **G C**.

993 avidos *corr. van Dorp.*
1002 vulnera *Baehrens.*
1003 Et p. captos d. c. f. muros *vulgo* c. f. tristi *Mueller* corpus d. c. f. raptum *Baehrens.*

XXIII

Interea victor defleti corpus amici
Funerat Aeacides pompasque ac munera ducit.
Ter circa tumulum miseros rapit Hectoris artus
Et varios cineri ludorum indicit honores.
Tydides cunctos curru pedibusque ferorum
Magnanimus superat; luctando vincitur Ajax
Cujus decepit vires Laertius astu;

Codices — Lib. XXIII **E L** XXII **F** XIII **V** *omis. ceteri.* || 1005 Sepelit **A** || ad funera *omnes* || ducit] dura **I.** || 1006 Ter **MN** Tum *vel* Tunc *ceteri* (Nunc **A**). || 1007 varios] rapidos **LS** uapido ≡ **F** uapido **V** || cineri] queri **T** || inducit **A Y C** inuidet **D** ducit **T.** || 1008 cunctos] tirsim **VMCD** cirsim **A** scirsim **T** tyrsin **E** thyrsim **L G** thyrsum **F** tirph sim **N** celeri **S** (*ex versu praeced. in quo* cineri) || cursu *omnes* (curtu **L** casu **N**) || ferocem *omnes* (ferentem **A** uolantem *vel* uolentem *corr. in* uolocem **C**). || 1009 Magnanimus] Merionem *omnes, e v.* 1013 (≡erion et **L**) || ludendo **MN.** || 1010 laercius **GE***m*2 lertius **V** tunc lercius **D** ilercius **ELN** illercius (*vel* — tius) **FMC** || hastur **L** astur **C** acer *in ras* **F.**

1004 defletum *edit. veter.*
1005 in funere *Schenkl.*
1008 cunctos *Baehrens* circi *Wernsdorf* Tirisum *edit. veter.* — curru *Kooten, Baehrens.* — ferorum, *id est « equorum », Wernsdorf* (*cf. Manil.* V, 77) feroces *Baehrens* fugacem *Higt.*
1009 Magnanimus *scripsi* Merionen *vulgo* Aeolides *Baehrens.*

Caestibus adversos cunctos superavit Epeus
Et disco fortis Polypoetes depulit omnes
Merionesque arcu; tandem certamine misso
In sua castra redit turbis comitatus Achilles.

1011 aduersos **LVC** aduersis *ceteri* || epeos **E L** ephebos **F C** ephebus *ceteri.* || 1012 fortis **L C** forti *ceteri* || polibetes *omnes.* || 1013 que *omis.* **E**, *add. m*2. || 1014 Ad **T** || concomitatus (con *rubro lineam. eras.*) **T** || turbam **E** *m*2 || achillem **D.**

1011 adversos cunctos] adversum Euryalum *Baehrens in not.*

XXIV

Flent miseri amissum Phryges Hectora, totaque maesto
Troja sonat planctu; fundit miseranda querellas
Infelix Hecube saevisque arat unguibus ora;
Andromacheque suas scindit de pectore vestes,
Heu tanto spoliata viro! Ruit omnis in uno
Hectore causa Phrygum, ruit et defessa senectus
Afflicti miseranda patris, quem nec sua conjunx
Turbaque natorum nec magni gloria regni
Oblitum tenuit vitae, quin iret inermis
Et solum invicti castris se redderet hostis.
Mirantur Danaum proceres, miratur et ipse
Aeacides animum miseri senis; ille trementes

Codices — Lib. XXIV **E L** XXIII **F** XXI **V** *omis. ceteri* (Flent *prima littera depicta* **C**; *ad eund. vers.* **T** *in mg. hoc signum habet* ⁒). || 1017 hecubę **E** hecuba, eccuba, ecuba *ceteri Baehrensiani* ecuba **CD** || seuitque arat **E D** scuis secat **A C** scuū parat **S.** || 1018 scindens **F V M** || de **E G C** a *ceteri.* || 1019 Heu] **E I.** || 1020 ruit et **F** fuit hoc **V** cedit **I** cecidit *ceteri* || defensa **F V** defecta **N** defeta **S.** || 1022 regni] regit **C.** || 1023 Abitum **L** || isset **S** || inarmis **C** *m* 1 (*et ita* **L** *si Kootenio cred.*). || 1024 reddire **L** crederet **D** dederat **M N.** || 1025 proceres danaum **S.** || 1026 ipse **Y.**

1017 Hecabe *Mueller.*
1020 ruit et *restituit Baehrens* cecidit *vulgo.*

Affusus genibus tendens ad sidera palmas
Haec ait : « O Grajae gentis fortissime Achilles,
O regnis inimice meis, te Dardana solum
Victa tremit pubes, te sensit nostra senectus
Crudelem nimium : nunc sis mihi mitior, oro,
Et patris afflicti genibus miserere precantis
Donaque quae porto miseri pro corpore nati
Accipias; si nec precibus nec flecteris auro,
In senis extremis tua dextera saeviat annis :
Saltim saeva pater comitabor funera nati.
Non vitam mihi nec magnos concedere honores,
Sed funus crudele peto : miserere parentis
Et pater esse meo mitis de vulnere disce.
Hectoris interitu vicisti Dardana regna,
Vicisti Priamum : sortis reminiscere victor

1027 Effusus **G C** Adfusus **D.** || 1028 Hoc **L** || gentis fortiss.] fortiss. gentis **A I** fortiss. miles **Y.** || 1030 sentit **S.** || 1031 mihi mitior **I** mitissimus *ceteri* (mittissimus **D**) || *Post hunc v. leg. in* **A** : Exaudi si digna precor si quidquam pietatis habes, fortissime achilles || Pande meo et lacrimis orbi miserere parentis || Regisque afflicti precibus miserere precantis || Donaque *etc.* — *Eadem habentur in* **I**, *praeterquam quod hic exhibet :* Pande modo *et* afflicti genibus, *omissis verbis* miserere precantis (*Kooten*). || 1032 afflictis **V G** affusi **C** adfusi **D** || genibus] rebus *ex corr.* **G** || *Post hunc v.* **E** *m* 2 *addit* Insuper hoc aurum tibi quod pro corpore dono. || 1036 Saltim **E F G D** || conabor **L.** || 1037 Nec **A D** Ne **V** Sic **I** || uitamque mihi **F V** || concedere **L G A** concede **E M N C D** cede **F V** concedis **E** *m* 2 **I Y** || labores **E.** || 1038 peto **A** uelis **S** mei **G** meum *ceteri* (*totum versum omis.* **D**) || precantis **E** *m* 2 **A.** || 1039 pectore **A D** corpore *ceteri.*

1028 Achille *Santen.*
1031 mihi mitior *e cod. Virgil. recepi; et ita Kooten in textu.*
1036 Saltim *Baehrens* Saltem *vulgo* — scaeva *Baehrens.*
1037-8 concedis honores Sed funus crudele mei *Mueller* concede favores Sed f. cr. mei *Baehrens.* — Stet vulnus crudele meum! *Barth.*
1039 patris *vel* precor *Schenkl* — vulnere *Mueller* funere *vulgo.*

Humanae variosque ducum tu respice casus ».
His tandem precibus grandaevum motus Achilles
Allevat a terra corpusque exsangue parenti
Reddidit Hectoreum, post haec sua dona reportat.
Jamque redit Priamus tristesque ex more suorum
Comparat exsequias supremaque funera ducit.
Tum pyra construitur, quo bis sex corpora Grajum
Quadrupedesque adduntur equi currusque tubaeque
Et clipei galeaeque cavae Argivaque tela.
Haec super ingenti gemitu componitur Hector :
Stant circum Iliades matres manibusque decoros
Abscindunt crines laniataque pectora plangunt.
Tollitur et juvenum magno cum murmure clamor
Flebilis : ardebat flamma namque Ilion illa.

Illo namque rogo natorum funera cernunt 1054

1042 duum tu *ceteris omissis* **L** || uarios ducum **I** varios belli **A** || respice n casus (n *vel* u *m.* 1 *eras.*) **C**. || 1043 Hiis **C** || precibus grandeuum motus **C** precibus gradiuus motus **A** precibus motus grandeuus *ceteri omnes* (precibus mores **L** motus precibus **MN**). || 1044 a] e **S** || precanti **I**. || 1045 hoc **D**. || 1046 Jamque redit] In patriam *omnes* || tristesque **GC** tristisque **ELFVMN**. || 1047 Ceperat **I** Vt pater **A** || funestaque **A** || ducum **D**. || *1048-1051 adfert Lactantius ad Statii Theb.* VI, 121 (« *Homerus in funere Hectoris dicit* »). || 1048 Tunc *Lact.* pura **D** pira **C** || quo **LD** *Lact.* quae **E** qua *ceteri.* || 1049 Quadrupedesque **AD** *Lact.* Quadrupedes *ceteri* (Consequitur **E**) || traduntur **E** aduitur ped **L**. || 1050 cau (a) e **ELGTCD** *Lact.* cau (a) eque **IV** cau ≡ eque **F** cane **MN** graues **Y**. || 1053 Obtruncant **S** Abrumpunt *ceteri* (Obrumpunt **C** Aptūpurit **L**) || corpora **IF** || plaudunt **GV** condunt (*pro* tondunt) **S**. || 1054 uolnera **Y**. || 1055 murmure] uulnere **L** || clangor **S**.

1046 Jamque redit *scripsi;* in patriam *nil nisi glossema esse persuasum habeo* It patriam *Barth, Baehrens* In patriam it *Mueller.*
1050 cavae *restit. Mueller* graves *edit. veter.* ocreaeque *Baehrens.*
1053 Abscindunt *scripsi* Corrumpunt *e Muelleri conject. Baehrens.*

Inter quos gemitus laniato corpore conjunx
Provolat Andromache mediosque immittere in ignes
Se cupit Astyanacta tenens, quam maesta suarum
Turba rapit; contra tantum tamen illa resistit,
Donec collapsae ceciderunt robora flammae
Inque leves abiit tantus dux ille favillas.
*S*ed jam siste gradum finemque impone labori,
*C*alliope, vatisque tui moderare carinam,
*R*aris quam cernis stringentem litora remis,
*I*amque tenens portum metamque potentis Homeri,
*P*ieridum comitata cohors, summitte rudentes;
*S*anctaque virgineos lauro redimita capillos,
*I*psa, tuas depone lyras, ades, inclita Pallas,
*T*uque fave vati, cursu jam, Phoebe, peracto.

1057 pectore **C**. || 1058 Aduolat **T**. || 1059 musa **S** uisa **IYC** iussa *ceteri* || suarum **L** suorum *fere ceteri.* || 1060 Turba rapit contra tantum tamen usque resistit **I** Turba rapit contra tamen u. r. *plerique* Turba rapit contra tristis tamen u. r. **C** Tristis turba rapit contra tamen u. r. **D** Turba rapit contra tamen usque illa resistit **T** Turba rapit tristis tunc omnibus illa resistit **A** Turba rapit contraque tamen u. r. **MN**. || 1062 tantus abiit **T**. || 1063 labori *ex* — ris *corr.* **E**. || 1065 Quam **EAT** Quem *ceteri* cernis paucis stringentem litora remis *omnes, nisi quod* **S** *habet :* Vltima perpaucis str. l. r. || 1066 Namque **LFGASC** || tenet **FGE** *m* 2 **SC** tenes **T**. || 1067 choros **I**. || 1068 *et* 1069 *in* **T** *locum inter se mutaverunt.* || 1069 liras depone tuas **D**. || 1070 *sic* **A** cursu uatis (uates **L**) *ceteri.* || Explicit liber Homeri *plerique* Carminis homeras metam deponit ouanter **E** *m* 2. — *Cf. p. XLIV et XLV.*

1059 maesta *Kooten in not., Baehrens* fida *Kooten in not.* jussa *vulgo.*
1060 *Sic Kooten in not.* Turba rapit comitum; contra tamen usque res. *Baehrens* Tristis turba rapit; contra tamen usq. r. *vulgo.*
1065 Quem cernis paucis stringentem litora remis *vulgo* Remis quam cernis str. l. paucis *Baehrens.* — Raris *Havet cf. p. VI* Raptim *conjeceram.*
1067 Pieridem *Baehrens* — choros *Kooten in not.*
1069 Ipsa] Musa *Weytingh, Mueller.*
1070 *Ita scripsi ex Vossiano cod., cf. Kooten in not.* — cursu vatis *vulgo.*

INDEX NOMINUM ET RERUM

A

SUMMA

—

DE ITALICI ILIADE LATINA

SUMMA

—

ITALICI ILIAS LATINA

1240

Coulommiers. — Typog. P. BRODARD et GALLOIS

COULOMMIERS. — TYPOGRAPHIE P. BRODARD ET GALLOIS.

FEB 14 1923


COLUMBIA UNIVERSITY
0026056712

